BURNDY
LIBRARY
Chartered in 1941

GIFT OF
BERN DIBNER

M. 126/I

De Alchimia

Tractatus

Si uis laborare cum argento viuuo: si autem uolluueris post bulisionem
et sublimasionem soluerre et Congellare: et post solussionem et lanbi-
-chationem perdes puluerres tuuas, quoniam cum proiectionem fecceris:
non Remanebit tibi ex eis quiquam, sed se uollabitur Citissime uel cum
fixis pulueribus qua non sunt sollute neque lanbichate et
chalsinate, tingerre non potuuerit et nigrabitur nec Incorporabus
cum Corporibus mettallorum —

MSS 7 B RBNMAH

Capitulum Primum de descriptione alchimie Primo describitur, alchimia est ars administans esentiam omnium metallor continens qualiter forme eorum administratione Naturali ad perfectionem artificialem deducantur: secundo describitur sic archimia est quoddam cesatum Reg=
=imen quod sit mame filior Philosophie huis abscondita demonstrans et Ligamina Naturalia artificialiter disoluens: tercio describitur sic alchim=
=ia est substantia Corporea ex uno Regimine et per unum Compositum que Imperfecta perficit et omnia Metalla et argentum viuũ ad Naturam perfectam deducit Infirmos sanat Paraliticos Curat leprosos mundificat Juuentutem prestat viam ad Patriam bene tractanti=
=bus eam ostendit et Nota q sulfur est mediator inter Corpus et anima et conuenit cum omnibus Corporibus Metallor et spiritibus excepto stagno arse=
=nicum uero Conuenit cum omnibus supradictis Plumbo saturno excepto et nisi omnia supra dicta sunt mortua et interram reducta ad perfectio=
=nem nullo modo Poteris Peruenire nec scientiam naturam et Radicem amplecti

Secundum Capitulum de fundamento huius scientie hec namq scientia Cons=
=istit uniuersaliter in mineralibus sunt metalis animalibus et uege=
=tabilibus salibus alumibus lapidibus sulforibus aquis oleis et oleis ad lulumcum Componendum; nec non in salibus armoniacis sulforibus aquis Rubeis et oleis ad solificum per argentum Consistit etiam in lapidum et spirituum Calcinationem solutione distilatione Congelatione et Resurectione et ideo perfecta Corpor et spirituũ preparatio post superfluũ ad emptionẽ et absem adiunctionem ex predictis quibuscunq Regalis in lapidibus ali=
=quibus minaralibus et animalibus adimplentur et hec est eor Integra

preparatio et propter hoc philosophi dicunt q in maioribus lapidibus philosophis non conueniunt cum lapidibus non preparatis aliquid operari ~~et id~~ circa preparatio est thesaurus rei preparate est intentionis ope=rantis complementi si ergo perfecta precesserit preparatio perfecti complementum erit in effectu et si diminuta diminutum et quanti perfectionis de est in preparatione tantum expectetur diminutionis in proiectione

Illa vero in quibus ista scientia consistit principaliter sunt septe corpora metallina et totidem spiritus qui etiam dicuntur anime viuificantes corpora, corpora ergo fixa sunt Satur=nus Juppiter mars sol Luna venus et be el saudanicum alia uero cor=pora sunt que habent similiter speciem metallinam ut talcus gipsus conchilie marine vel fluuiales piscium, quedam alia corpora terram sunt que speciem Lune vel solis representant quibus etiam operantur ars ista ut corallus cristallum vitrum emati=tes magnes sanguinarea bolum armenicum oorea atramentorum que sunt species minere terre sulforie alluminibus et similia, spiritus vel anime conquibus scientia ista operatur sunt argentum viuu sal armoniacum sulfur album et citrinum arsenicum marcha=sita albe con magnesia et tutia: animalia uero de quibus operatur ars ista sunt pingedines hominis, galine, aper, agnus, hircus, porcus, et simila, vegetabilia ex quibus etiam operatur sunt sal=cornij silige, rosa quercus, trea Lunaria, celidonia anicosa, caput hiri=cius, Mercurialis et similia, in his predictis mineralibus ^animalibus^ et vegeta=bilibus, spiritibus corporibus prefactis mediantibus boracibus albis et

Rubeis et salibus et aluminibus de quibus sunt atramentis Compositis
hec omnis Consistit scientiam quibus omnibus Componuntur Lapides liqua-
-biles lucidi, qui elexir nominantur et omnia Corpora penetrantes
et ipsum argentum viuum Cito Congelantes retinentes et induarantes
et in lunificum et Solificum Comutantes elexir autem arabice latine
exponitur una medicina perfecta Corporum Ideo Calcina disolue
in huma distilla retifica iunge disolue Congela et Proice et Lapidem
antimonij et Cuilibet Corpus et spiritus per se tene Purga Calcina diso-
-lue distilla et reserua iterum laua sublima fixa Calcina disolue
in huma distilla Congela Congelatum cum reseruato imbibe in huma-
-ndo disolue Congela et proice et Lapidem et non Lapidem mina-
-ralem Corpor et spiritum tene Purga Calcina et Reserua;
iterum Purga et Calcina Combure et Puluerizza comisce et
-de quoque et funde et omnes Lapides Preciosos tene cum
ipsis gaude Topatium Puluerizza Rubinum et Carbunculum
disolue et Reserua tunc laua sublima fixa Calcina cum
uno reseruator imbibe assa imbibe disolue Congela et Proice et
Lapidem et non lapidem descendentem a lapidibus preciosis tene
Calcina et reserua calcina et reserua calcina et reserua et ex
istis tribus Calcinis pilam Confice desiccata de quoque et deco-
-cta ignis fortitudinis solue et Carbunculum tene ipsius
mortifica spiritum sibi infunde et Lapidem et non Lapidem
maiorem muneralem Philosophorum tene pista frende Cape cal-
-nera, rade, de coque abstrahe occide desicca scinde distilla in huma, diui-
-de retifica, mortificatum eleuatum fixatum Calcinatum inspisa disicca

pulveriza et proice et lapides et non lapides ammalium diversorum tene et Collige Combure Calcina disolue Clarifica Congela desicca pulveriza et reserva Purga Calcina ablue desicca Pulveriza, Pulverizatum cum Pulverizato Reservato Comisce Pillam confice desicca indurra de Coque ignis fortitudine solue pinguedinem separa abstrahe pulveriza mollifica imbibe spiritum sibi infunde multiplica Pulveriza et proice et lapidem et non lapidem tene et cum eo gaude qualiter ergo Corpora debent purgari et in terram redigi disolui distillari et omnibus modis preparari et spiritus mortificari et perfici, ac salia alumina et atramenta preparari et ex eis boratia Componi et Condiri nec non aque et olea pro eorum condimento haberi et elexiria et lapides ex eisdem Componi et alia plura particulariter confici et cum ipsis omnibus coniunctis operari et omnia alia materiala requisita ad perquirendum artem perfici per Capitulam huius libri in quatuor partes divisi sub sequenter per ordinem declaratur

Nota oportet scire pondera et mensuras huius artis quod ita sit ponderando ottauam partem illius oppositi in quo despicit naturam sui subiecti

Ista ergo Corpora uocantur in hac arte lapides fixi super ignem et sunt aurum, argentum plumbum stagnum ferrum sandanicum Ramum vitrum Carbunculus smaradus et omnes illi lapides qui reducti sunt per naturam uel per artem ad quatuor elementa sunt etiam omnino fixa contra

ignis pugnam et sicut Corpora sine anima non viuunt nec
eriguntur nisi inspirentur prius sed Jacet sicut mortua sic
predicta Corpora metalina: quia mortua Jacent nisi vivi=
ficentur cum spiritibus a quibus acipiunt naturam et originem
et eriguntur cum ipsis: sic cum ipsis spiritus fugiant ab igne: opus
est ut retineantur cum quibusdam artificijs et vinculis indisso=
lubiliter Constringantur: sic spiritus non possunt demonstrare suas
virtutes nisi cum Corporibus hereant mavilali et unoli unione inse=
=parabile

Capitulum tertium de natura et proprietate spiritum in generali
spiritus quidam sunt fugibiles et Conbustibiles ut argentum vivum
sal armoniacum, marchesita magnesia tucia: alij vero sunt cum=
=bustibiles et fugibiles ut sulfur et arsenicum ex his re nihil Rem=
=anent per ignem albedinis et rubedinis nisi tinctura tantum
et ideo coniungendi sunt cum fixis Corporibus metallinis et
precipue in operationibus universalibus in quibus requiruntur
mediantibus borracibus alois et rubeis qui sunt eorum retinacula
ut superius est expressum sunt salis et aluminibus preparatis
et separatis; Argentum vivum lavatur sic et sublimetur post
=tea Rx. libram unam argenti vivi et fac ipsum bulire per
diem naturalem in oleo Communi: secondo die in Capitello facto
de cineribus quercuum et calcis vive ana: tertia die
in aceto distilato in quo sit aliqui salis armoniaci disoluti
de in cota per Corium et mortifica ipsum cum toto sui de purissi=
=mo vitriolo et salis geme vel Communis preparatorum et cum aceto con=
=fice et sic septies reitera qualibet vice assando ad solem vel ad ignem
lentum tunc pulveriza et tritumiza per setatium et insuper sitati

salis vel vitri gemme sublimabis cum eadem fece et quatuor vicibus
renovando feces deinde sublima ipsum cum calce ossuum animalium
vel bustorum rusticorum quatuor vicibus omni vice calcem renovando
ultimo sublima bis cum tanto sui alumine iameni bis et erit opti=
=me sublimatum, deinde solve et distilla quinque vicibus pone in tacca
terra vitreata discoperta dictum argentum sublimatum et sic
pone inter latere fuerni super tegulam forei, et sub pone ignem
lentum per octo diebus continuus, et taliter sit gradus ignis ut tu
possis tenere manus tuam in latere fuerni in arcea sive legio=
=ne ignis, postea fac subtiliter in mortalle marmoreo —
Aliter sublimatur ℞ libram unam argentum vivum lotum
ut supra dictum est vitrioli salis communis separatorum
ana libram unam contere omnia bene subtiliter postea buila=
=tione cum eis argentum vivum mortifica cum aceto donec
moriatur cum eis argentum vivum deinde desica ad solem
vel ad lentum ignem postea iterum terre ut superius fecisti
imbibendo cum aceto et desicando et hoc fiat saepius postea
sublima et sublimatum terre et cum libram unam sal-
=nitri, et libram unam vitrioli separati, misce et sublima post=
=ea fac ut supra addendo novas feces et hoc fiat quater nam quarta
vice erit in fundo ut cristallum ℞ predictum argentum subli=
=matum soli vel umbre desicatum subtiliter pulverezatum qu=
=antum vis et dissolve ipsum in aqua vita rectificata sint quatuor
partes aque et una predicti argenti vivi sublimati solve
et distilla filtro in vase vitreo lentum ignem evapora aquam

pernasum desicca feces et iterum pulueriza et in aqua ab ipsis emanata
disoluatur filtro distilla balneo marie mediante et hoc fiat .10. quinq.
uicibus: deinde pone predicto argento sublimato in bocca terrea
uitreata disoperta inter latores fumi super tegulam feces et
sub pone ignem lentum per octo diebus continuis: et taliter
sit gradus igni ut tu possis tenere manus tuam in latere
fumi in aiera sine lesione ignis: postea fac subtiliter in
mortale marmoreo et sic pone in predicta aqua uite et
disolue in torinale et lito hos edus non respiret et sic pone
in fimo equi .20. diebus deinde destilla per alanbicum balneo
marie mediante et R aquam ardentem quam cognosces
in fumo quia semper faciet signi aque ardentis et cum signi
cessauerit muta recipientem et aqua prima ardens dilige=
ntissime custodiatur: et continua ignem quousq tota prima
aqua fuerit destilata Reseruetur cutisisime. et cum predicta
aqua ardenti reseruata feces disoluatur filtro clarificatis: 20.
diebus in fimo equi in humetur ut supra deinde pone ad dist=
=illandum in balneo predicto et R aquam ardentem et cum ardor
cesauerit muta recipientem et R aquam quousque nihil dis=
=tillatur: aquam istam cum prima aqua misceas et retifica
eam septies uicibus: 7. semper balneo marie mediante et habebis
aquam lunificam complectam cum qua in spissa argentum
uiuum sublimatum ut supra in sublimato in prima sublim=
=atione tandiu inceerando assando quousq inspisetur et remaneat
sicut cera in mollicie et humiditate de quo pone partem unam

super 1000 partes argenti vivi abluti calidi et de dicto argento vivo pone partem unam supra 1000 cuiuscunque corporis metallifici excepto marte et sandamium et habebis lunam mineralem meliorem. R deinde feces et dissolve ipsas in predicta aqua ardente reservata clarifica et 10 diebus in humido in ventre equi postea distilla inter cineres calidos cum lentissimo igne et quando humor aureus incipit descendere muta recipientem et continua ignem et R totum oleum aureum et citrinum et tutissime reserva. feces dissolve in predicta aqua ardenti 10 diebus in uno aut plus in fimo equi clarificata deinde inter cinerem distilla et cum videris aquam rubinam ad nasum alambici muta recipientem et recipe totam aquam rubinam et cum reservata aurea coniunge et septies rectifica et cum eo imbibe et inspissa argentum vivum conversum in lapidem lunificum sicut superius dictum et factum est et habebis lapidem animalis completum de quo pone partem unam supra 1000 argenti vivi loti calidi et erit medicina de qua pone partem unam super 1000 argenti vivi lotum calidum erit medicina de quo pone partem unam super centum cuiuslibet corporis metallario excepto marte et sandamio et habebis aurum minerali melius. feces dissolvantur in predicta aqua ardenti et clarificentur congelentur et habebis salem album vel rubeum in complexionem

minerie aque traxit naturam de quibus pulverizatis et desicatis ℞. partes duas calcis cuiuscumque corporis lumifici vel sollisii partem unam misceantur simul et pilli fiat et cogne + nota q lapis fit etiam ex sulfure purgato: exalto et perfecto est aurum et argentum calscinatum: ut supra dictum est et cum aqua vite vel ardentem et cum sul=
=ucionibus et destilacionibus et in fumationibus in fimo equi et inbibicionibus sicut dictum et factum est de argento vivo sublimato et soluto, lanbicato, calcinato, soluto in umato infi=
=mo equi et lanbicato. et extratis elementis et fit lapidem animalis minoris mundi ___
4: Aliter rubificabitur sic: ℞ Marti primo rubificati et habe=
=tur in prima rubificatione partem unam argenti vivi sublimati ___
Modus faciendi aque vite: ℞ de meliori vino quod poter=
=it reperiri purissimo rubeo: ℥ 640: distila et recipe tan=
=tum .320. iterum distila et recipe tantum .160. iterum distila in vasis vitreis aplicatis alambacis lutatis cum recipientibus et recipe tantum ℥ 80: iterum distilla et recipe tantum .40: iterum distilla et recipe tantum .20. iterã distilla et recipe tantum .10. et habebis aqua ardentem es .7. rebificatam a proportione diminutam: ista aqua res=
=olvit talchum et omnia corpora metallorum: et omnes calces spiritum in una hora: et disolvit vitrum: auri arge=
=nti cupri Martis: saturni: Jovis: et omnia corpora sallia?

sal, nitri sal, cristalis: sal comunis: sal armoniaci: et alia sal-
-ia et omnes lapides preciosos in una hora dissolvitur ———
1 Argentum vivum lavatur et sublimatur sic ℞ argentum
vivum lib. i. unam et fac ipsum bulire per diem in oleo comuni:
secunda die in capitello facto de cineribus quercuum et calce
viva: 3ᵃ die in aceto distilato in quo sit aliquid salis ar-
-moniaci dissoluti: deinde colla per corium et mortifica
ipsum cum tarto seu vetriolo et salis gemme vel comu-
-nis preparatoꝝ et cum aceto albo confice septies reiteta
qualibet vice assando ad solem vel ad lentum ignem:
tunc pulveriza et tritoniza per sedatum et supra str-
-atum salis gemme sublimabis cum eadem fece quatuor
vicibus renovando feces: deinde sublima ipsum cum calce
ossium animalium dustioꝝ combustoꝝ quater omni vice
calcem renovando: ultimo sublimetur bis cum tarto seu
de alumine iameni et erit sublimatum ℞ predictum
argentum sublimatum bene desicatum subtiliter pulve-
-rizatum libram unam: et disolve ipsum in quatuor
partes aque vite retificate et distilla filtro in vasse per
-vo lentum ignem eva pura aquam per vasum desica
feces et iterum pulveriza et in aqua ubi ipsis evaporata dis-
-solvatur filtro distila balneo marie mediante et hoc fiat 5.
vicibus: deinde pone predicto argento sublimato in tasea ter-
-rea vitriata discoperta inter labres furni super tegulam

ferei: et sub pone ignem lentum per octo diebus continuis et
talliter sit gradus ignis ut tu possis tenere manus tuam in
lattere furni maiera sine legione ignis: talliter est gradus
calsinacionis argenti uiui sublimatti

2. Aliter lauatur et sublimatur ℞ libram unam argenti uiui
et fac ipsum bulire una die in oleo comuni: alia die in urina
puerorum et alia die in sale comune distillato alia die in capite=
=llo: alia die in oleo alia die in urina ultima die in aceto di=
=stillato deinde cola per coriarum deinde ℞ libram unam argenti
uiui sublimati in septima sublimacione: aque salis comunis
preparate libram unam mortifica argentum uiuum lauabi
predicta aqua et desicando quousque totam biberit: tunc
imbibe cum aceto distillata inbibendo desicando sepe sep=
=ius sepissime quousque nihil de argentis appareant: tunc
assa ad solem: uel ad ignem lentum septies aut in fur=
=no panis per noctem unam qualibet uice mitendo in
aceto predicto in ossa lutata obturata non respiret tunc
sublimabitur toties cum suis fecibus super stratum salis gem=
=me donec sit album et super feces remaneat fixum. tunc
incera illud cum aqua alominum oneram abstracta a calce
corticum aluminica iameni et arsenico ana ℥ i. preterea ter=
=endo arando usque currat sine fumo super laminam eris. uel rami
candentem et ℥ i. unam ipsius super 20. partes eris purgati in

ueram Lunam omne sustinent Iudicium

3° Aliter sublimatur sic ℞ argentum uiuum ablutum ut in primo sublimatione est expressum Libram unam congela ipsum cum odore saturni uel Iouis: et separa eum a lambico suam hum=iditatem deinde ℞ libram unam uitrioli: salis Comunis: sep=aratoris 3 4: mortificatur omni modo sicut exprimitur in pri=ma sublimatione excepto calce ossium: ultimo Sublimatur cum alumine iameni sine liquore bis uel ter reuocando abin=cen et habebis ipsum preciosum et hunc dissolue distilla 5 qui=nque uicibus et calcina ut supra fecisti et si argentum uiuũ sublimatum quocunque predictorum modorum incorporaueris cum oleo depentadebli donec congeletur ut speculum et currat sup=er laminã tinget es ramum purgatum tinctura laudabili et fina: et si incorporaueris cum aqua plumbi stagni uel argenti quousque currat sine fumo super laminam fac=iat de ere ramo purgato argentum bonum et hoc asserit santus thomas de Aquino in floridio suo quod promit 3 Sublim=ationes

4° Aliter sublimatur et hoc uocatur spiritus Regis melissi saracc=norũ sic ℞ libram unam argenti uiui bene loti: uitrioli: salis Comunis separatoris ana libram unam: Contere omnia bene subtiliter: postea paulatim cum eis argentum uiuũ cum in corpora aceto donec moriatur: deinde desicca

ad solem uel ad ignem lentum: postea iterum terre ut superius
fecisti imbibendo cum aceto et desicando postea sublima et
sublimatum tere et cum libram unam sal nitri: et libram unam
uitrioli in cera et sublima postea: iterum fac ut supra semper
addendo nouas feces: et hoc quater nam quarta uice erit in
=fundo ut cristallum et munde serua; si uis extraiere elementa fac
subtiliter diolum argentum sublimatum et sic pone in orinali
uitri: et desuper pone libras duas aque uitrioli romani: et
libra una aque salnitri: et libram unam aque sallis nitri que
sint distillate allanbicco dicte aque: et sic pone urinalem
supra cineres callidos per duodecim horas ut disoluatur arg=
=entum uiuum sublimatum: et hos urinali sigilla leniter cum
babbace dum soluitur dicto sublimato: post disolucionem pone
urinalem cum suo capelle: et recipientem inter lateres
furni super tegulam ferei et sub pone ignem lentum:
et fac lanbicare aquam in recipiente. et post talem
distillationem continua ignem et assendet per la=
=tera urinalis spiritus argenti uiuui sublimati: et
quando plus non assendet tunc aperri uas et extrae
dicto argento sublimato et repone in loco sicco,
et remanes in fundo urinalis feces in fine dafocacione
ignem ut totum argentum sublimatum assendet ad plen=
=um combustas et nigras spiritu argenti uiuui sublima=
=ti deinde accipe predictas feces et disolue in predicta aquam

fortem ut fecisti in prima solutione et lambicatione: et pone
predictum argentum uiuum cum illas feces et dissolue et
distilla ·20· uicibus et serua modus ut prius fecisti de
solutione et distillatione: deinde accipe dictum argentū
et terre mortale mamoreo subtiliter et pone intasca
terea uitreata discoperta super tegulam furni per octo
diebus aut plus et pone sub ignem lentum ut tu pos=
=sis tinere manus tuam in latere furni in acera sine
legionis igni taliter est gradus calcinacionis argenti
uiui sublimati deinde fac subtiliter et pone dictum
argentum sublimatum calcinatum in orinali clauso
super balneo marie ut dissoluatur, et non tanget aqua
orinalem per palam unam aut et quando est dissolutū
dictum argentum sublimatum pone orinalem in fimo
equi ·20· diebus: deinde distilla alanbicum balneo marie
mediante et ℞ elementum aque: et quando plus non
lanbicatibur feces dissoluantur in predicta aqua forta filtro
clarificatis ·20· diebus pone orinalem in fimo equi ut
supra deinde pone ad distillatidum in balneo predicto et ℞
aquam fortem et cum cessauerit: muta recipientem et ℞
ellementum aeris: quousq nihil distilletur: aquam istā
cum prima aqua misceas et retifica eas septies super
balneo marie mediante et habebis aquam lumificam

complectam: et situ stonos super laminam rami purgati et
afuccati ramis: unam quinam istius stonis de albatitur intus
et extra ut uix: et cum predicta aqua inspissa argentum
uiuum sublimatum in septima sublimatione tamdiu miscendo
assando quousque inspissetur et ueniat sue ut cera in mollitie et
humiditate de quo pone partem unam supra 1000: argenti
uiui lotti calidi et adicto argento pone partem unam supra
1000: cuiuscunque corporis metallorum excepto marte et Sandarico
et habebis lunam minerarum meliorem R. deinde feces et
dissolue ipsas in predicta aqua forte reseruata clarificato
et 10 diebus in huma in fimo equi postea distilla inter
cineres calidos cum lentissimo igne et quando humor
aureus incipit descendere muta recipientem et confor-
-ta ignem et R. totum oleum aureum et citrinum et
tutissime reserua: feces dissolue in predicta aqua forte
10 diebus in huma in fimo equi et clarificata deinde inter
cineres distilla et cum uideris aquam rubinam aduenire
alembicii muta recipientem et R. totam aquam rubi-
-nam et cum reseruata auream coniunge et septies redistilla
et cum istis et inspissa argentum commerzium in medici-
-nam lunam ad argentum in lapidem lunificum ~~super~~ sicut
super ius dictum est: et habebis lapidem animalis de quo
pone partem unam super 1000: pariter argenti uiui
predicti calidi lotij et erit medicina de qua pone partẽ

unam super 1000 partem argenti vivi predicti calidi erit medi=
=cina de quo pone partem unam super centum cuiuslibet
corporis excepto marte et sardanico et habebis aurum mi=
=nerali melius: secces dissoluantur in predicta forti et clarifice=
=tur congelentur et habebis salem album vel rubeum in com=
=plexionem minerie traxit naturam de quibus pulveriza=
=tis et desiccatis ℞ partes decem calcis cuiuscunque corporis
lunifica vel solifica partem unam misceantur simul et
pilla fiat et coque vocatus lubricus simpliciter separatus
5: Aliter sublimatur et sic sublimatum vocatur lubricus
simpliciter separatus ℞ de eo argento vivo ablato
libram unam mortifica ipsum cum suo pondere vi=
=trioli atramenti separati: et cum 4 uncias salis communis
separati et cum 4 or uncias aluminis iameni separato et
hoc fiat cum aceto distillato desiccando terendo imbibendo
qualibet die assando ad solem vel ad ignem lentum
sepe: sepius sepissime quousque in subtilissimum pulverem
mortuum redigatur: tum tritum ingeratur et super stratum
salis gemme tribus vicibus sublimetur super easdem
feces et habebis ipsum simile maxime camphore vel nive
6: Aliter sublimetur ℞ de lubrico simpliciter separato par=
=tem unam calcis ossium animalium rusticorum partem
semis: calcis talci lunifici preparati partem 8 misceantur per=
=minima

et imbibantur cum aceto destillato dissoluantur et puluerizentur
et bibus vicibus sublimentur deinde sublimentur semel cum
sales alkali separato et habebis ipsum cristallinum. Ex predi=
=ctum argentum viuu sublimatum soli uel cumtre desicca=
=tum subtiliter pulverizatum quantum uis et dissolua ipsum
in aqua uite sepsties rectificata. scilicet quatuor partes aque
et una de dicto sublimato distilla filtro mutate paulo ad
lentum ignem euapora aquam allambico desicca, secas et
iterum pulueriza et in aqua ab ipsis euanata dissoluatur
filtro distilla balneo marie mediante et hoc fiat quinq
uicibus postea terre in mortale marmoreo subtiliter et
pone in fasica terrea. beata dissoluta super laminam
ferri et furnum. et sub pone ignem lentum per octo dies
continuuus ut in pontis tenere ocamus tam in lateri furni
in aiera sine tegmine ignis et sic erit calcinatus
7.ta Aliter sublimatur sic Rx dellestrico simpliciter separato
partem unam: et de borace uniuersali pure resolu=
=to uel de sale armoniaco sapientum liquifico aut
de salle cristalli uel de salle nitri aut de salle communis:
preparati solluti destillati et borrasi compositi de illis sallibus.
aliam partem cum uno predictorum dissoluto imbibe
desicca pulueriza subtiliter predicti lubrici separati
mundissime in mortale marmoreo cum pistello ex salle
generali propito in uase exaltationis alambico super

posito in lumine [illegible] cum suo recipiente clausis iuncturis
et lutatis simpliciter tamen da ignem lentum sub a principio
ut moris est de guttatim aqua augmentetur ignis
paulatim ut eleuetur de lambico quod eleuari debet
quod supra eleuabitur: redue super feces suas te-
rendo in mortale et reddendo ei aquam suam et sic
reitera sepe sepius reiteratione donec nihil sublimetur
de eo et tota materia [illegible] fixa in fundo uasis: de-
inde dissolue materiam magna phlegmatis distillata et borrax
dissoluetur et lutrius remanebit fixus calcinatus albus
perfectus in fundo uasis dimitte residere et distilla flero
et illud quod distillabitur congelabor lento igne ut
moris est: et reincorporabis tuam borracem perfectionē
in similibus sublimationibus pon cum quo potens allium
lutrium simpliciter separatum sublimare lutrius in-
ueniebis in fundo uasis calcinatus fixus albus desiccatur mun-
dissime et puluerizetur et munde reseruatur quia
simile isto minime reperiatur cum isto luna germi-
nata et soluta desiccante inspiratur et perficitur lapis
et non lapis uegetabili philozophorum ad lunam

I Si uis ipsum habere rubificatum pro lapide et non lapide ueg- (uocatur saraphicus gloriosus)
etabili inspirando et perficiendo accipe atramentum spanie (uel sale armiaco rubicato)

viridis et citrini preparati soluti et lambicati partem unam: et
de lubrico simpliciter separato aliam partem solue predicto lubri-
-co cum predicta aqua atramenti in mortale marmoreo cum
pistello ligneo et cum absorbuerit desiccetur et pulverizetur
sine tactu ex stalli ponitur in uase exaltationis ale-
-mbico super posito cum suo recipiente clausuris juncturis
cum simplici bitumine dirigendo lentum a principio
ut moris est degradata aqua: augmentabis ignis
paulatim ut eleuetur de lubrico quod eleuari deb-
-et et quod supra eleuabitur redde super feces suas
terendo in dicto mortale et reddendo ei suam aquam
et sic reitera sepe sepius sepissime donec nihil subli-
-mabitur de eo et tota materia remaneat fixa in fun-
-do uasis: deinde materiam dissolue in aqua pluvia-
-lis distillata et borrax dissoluetur et lubricus remane-
-bit fixus calcinatus rubeus; feces in fundo uasis dimi-
-tte residere et distilla filtro et illud quod distillabitur
congelabis lento ignem ut moris est et recuperabis
tuum boracem beyshisem cum quo poteris alium lubricum
simpliciter separatum sublimare lubricus inuenitur in
fundo uasis calcinatus fixus rubeus desiccetur mundissime

et pulverizetur et munde reservetur quia similia isto minima reperitur: cum isto salem geminato et albato desiccata inspiratur et perficitur lapis et non lapis vegetabilis philosophorum iste lubricus sic elevatus in libro isto vocatur carissimus gloriosus inter omnes sublimatio-
-nes argenti vivi ista obtinet principatum ——

vocatur aqua lubrica rubicata
2. Argentum vivum vero ad iuvenis diversimodo rubificatur et primo rubificatur sic pone onciam unam argenti vivi sublimati calcinati in septima sublimatione et calcinatio-
-ne est expressum pone in cortice ovorum vitri, tunicata bitumine vel calce et albumen ovi intromitte et colloca infundo vasis terrei inde pone circum circa sulphur rubei pulverizati et auri-
-pigmenti rubeum ana ℥ i et semis simul commixtis: inde cooperi vas et sigilla bitumine et pone ad ignem lentum et sic dimitte esse 3 vel 4 horis: respiciendo de hora in hora clavi immissum per foramen breviis quod est super vas in medio capitis cooperitorii vasis vitri quod est inde ascendet superius cum nihil ascenderet tolle vas ab igne et refrigera et aperi et invenies argentum vivum coag-
-ulatum rubificatum cum quo poteris mille milium partes argenti vivi tingere coagulare quia argentum vivi congelabis

coagulat tinctus tingit illud vero quod intra vas in veneris solis spatio sublimatum collige et serva quia res est mirabilis ad tinc-
turam solis.

R: Alio modo aurum sic preparatum vocatur anima glorificata preparatur sic in quatuor partibus aque abstracte
per vasum a duabus partibus vitrioli romani et una pars
salnitri et altra salis nitri dissolve partem unam amalga-
-ma auri facta cum argento vivo lotti triplicitur geminati
aurum calcinabitur argentum vivum dissolvetur separa-
-tur argentum vivum dissolutum ab auro calcinato et per vasu
cum lentissimo igne separa aquam fortem argento vivo
dissoluto et in fine augmentetur ignis et argento vivo rub
-ificabitur: rubificato clarum dissolve ipsum in aqua que ab
ipso emanata est et in vase parvo fortissimo oblurato ser-
-vetur: aurum sic calcinatum nigrigolo fecci in Convertetur
et ponatur ad ignem quousque careat per pausam ardenti-
-ssimus subtesiat: abstrahatur a carcere et puluerigetur subtiliter
et dissolvatur in quinque partibus aque abstracte per vasu
a duabus partibus salnitri et una parte salis nitri dissoluto
recipe de auro dissoluto partem unam et de argento vivo
dissoluto partes tres misceantur simul mixturati vitri cum
5.ª parte aque lapidis omnium colorum facto de auro reymi-
-itis: tunc separatur aqua fortis per vasu cum lentissimo igne

et separata fortificatur ignis et materia rubificabitur in fundo urinalis et auro et argento vivo coniungentur inseparabiliter: refrigerata materia pulverizetur et dissolvatur in quatuor partibus aque abstracte ff nasum ambrioli romani: et salnitri: et salis alcali separato: dissoluta materia clarificetur et evaporetur aqua ff nasum: usque ad sui medietatem deinde ponatur in loco frido aliquibus diebus procedo ibi congregabuntur lapilli rubini valde clari: deinde separatur aqua et evaporetur sicut prius et ponatur in loco frido et habebis similes lapillos: hoc fiat donec tota materia convertatur in lapillos rubinos fusibiles ad lumen candele reservetur munde quia aurum sic preparatum vocatur emina glorificata

4° Aliter rubificabitur sic R Marti primo rubificati ut habetur in prima rubificatione partem unam: argenti vivi sublimati quo est sublimata in questa quinta sublimatione partem aliam sublimetur simul toties quousq remaneant fixi et fusi in fundo alutia qualibet vice addendo de dicto argento sublimato quantum defuerit taliter q materia fixa et fusibilis sit tante quantitatis quanta fuit quando fuit posita primo ad sublimandum: tunc pulverizata ponatur in fimo equi decem diebus et convertetur in aquam rubicundissimam

sanguis clarificatur filtro et Congeletur ad lentum ignem
inter Cineres calidos in vase parvo obturato: et congelabitur in laminam rubicundam ponderiza eam et Rx.
de ea partes duas: et de argento vivo sublimato
destillato calcinato in quarta sublimatione partem
unam misceantur simul per minima et ponantur ad
sublimandum et sublimentur toties quousq tota materia
fuerit rubicondissima sanguis sicut fixa in fundo alambici ponatur in firmo igni aliquibus diebus et dissolvatur: congeletur sicut prius in laminam rubicundam diaphanam
rubinam: Cuius pars una Convertit 100 partes auri
albi in aurum bonum: ista est una de rubificationibus
absconditis sapientium indorum et est tinctura fixa
et firma ad omnem examen et iudicium

S: Aliter Rubificatur et albificatur et in elexir album
et rubeum mutatur Rx argenti vivi sublimati soluti
distillati calcinati in quinta sublimatione est expressum
partem unam sublimetur semel cum borrace univer-
-sali leviter et reitera illud deinde assa illud imbibendum
cum aqua stagni vel plumbi: aut argenti septies
qualibet vice imbibendo assando vel donec resurgat
et currat supra laminam et non faciat fumum hinc pars una

mutabit 50. partes eris purgati in argentum bonum et si loco
stagni vel argenti incerati cum aqua auri disoluti in=
=aqua salis armoniaci rubificati unam pars istius convertit
100. partes auri albi in aurum bonum ad omnem examen
et judicium

6.º Aliter rubificatur sic ℞ stagnum calcinatum partes 3.
sulphur rubei purgati separati partem unam argenti
vivi sublimati soluti distillati calcinati in quinta sub=
=limatione partes duas pulverizentur subtiliter et impal=
=pabiliter et reiterentur deinde sublimentur toties quo=
=usque remaneant fixi in fundo vasis postea accipe salem
armoniacum rubificatum solutum in aquam et solve
materiam et sic pone in fimo equi 15 diebus: deinde
pone ad sublimandum cum suo capelo et recipiente et
sublimentur toties quousque remaneant fixi in fundo vasis:
et nihil distillentur: et semper redendo suam aquam ad
corpus donec fecerit distillationem et sic remaneant fixe
in fundo alembici et nihil distillatur et tunc pars una istius
supra octo partes auri albi vel argenti fini et mutabuntur
in auro bono

7.º Aliter tinctura ad aurum accipe aurum finum et fac disol=
=vere in salis (rubificati) armoniaci deinde accipe crocum ferri soluti (vel vitri) magna

fortis : saturno calcinato : in rubeo vitrioli romani preparato
separato solue dictum vitriolum et saturnum in aqua vite
rectificata : et sic pone predictas aquas in ampulla vitri
et coquatur paulatim et lento : et cum ampulle non respir-
et et sic pone in fimo equi .15. diebus postea pone ampullam
ad cineres calidos a igne lento et fac congelare deinde
pulveriza et pone partem unam supra .10. saturni pu-
=rgati argenti fini et habbis aurum sequitur de diuisio=
=nes aquas originas et de eorum effectibus circa solutionem
distillationem et congelationem et a fixationem argenti vivi
aquam originam perficitur ex diversis mineralibus et
sic habet diversos effectibus : et ex salibus et alluminibus
fiunt aque originas : et componitur bursatio albi : et rubei
vitriolo salibus et alluminibus : fiat istrumentis preparatis
et separatis : prima aqua distillata ex sale salnitri et
alluminis classey resolvitur argentum vivum in aquam
claram : seconda aqua de sale nitri et alluminis plume
resolvit argentum vivum ~~in aquam claram : seconda~~
~~de salle nitri et alluminis~~ propositum semper igném disti-
=llando per alambico et iterum solvendo destillando congela-
=ndo remanebit argentum vivum in fundo vasis inspi-
=ritu classey fugibile per se et si argentum vivum congelatum

in spetiem plani de Conjungatur in ipsam obtulisionem solutionem
distillationem tribus vicibus distillando ab ipso aqua quousque fixa-
bitur et si continuatur ignem super eundem argentum re-
positum in vasse calcinationis clausa rubificabitur ad plas-
itum operationis sed maiorem aut minorem continuationem
ignis et similiter argentum sublimatum positum in illo
vase calcinationis clauso ad ignem fixabitur: sed postea
allambico colligendo per vaporem aquam: tertia aqua
fit de sale alcali calcinato greco et sulfure vivo ad me-
dietatem ponderis unicuique predictorum: si appositum fuerit
aurum in ipsam aquam corrodit et dissolvitur ita nihil
apparebit: et vocatur a quibusdam aqua caustica: quarta aqua
fit ex salnitro et semisalpita aurea vitrioli: alumine
plume et salis alcali est sal nitri: et si apponatur in
ipsa aqua argentum sublimatum tunc infundendo vasis
inucrres pulvis illius argenti sublimati funde cum bora-
ce et habebis argentum: si argentum vivum sublimatum
cum salle nitri apponatur super marmore ad solvendum
in aquam residuum facit infundo vasis purum: et
sal nitri quod tenebat: remanebit solutum in aqua et sic
dictum argentum sublimatum erit positum in vase calci-
nationis in fundo vero reverberationis ad ignem sustinet

omnis acionem ignis et idem simile efecit aqua ex salle nitri et calse viva et albumine coltizo ouorum et si asponatur in predicta aqua argentum sublimatum super cinere calidos duodecim orris in urinali vitri dissolvatur; deinde pone ma=
=natem super laminam furni cum suo capelo et recip=
=iente lutatis iunturis et sub pone igne lentum et fac disti=
=lare aquam in recipiente et sic quinq uicibus solue et distilla ut supra feasti deinde pone predictum argentum sublimatum super marmore ad siccandum; distilatum pone in urinali clauso lutato non respiret et sic pone super laminam furni et pone sub ignem ut disicatur et fixa=
=tur notandum est aque distilata de salle nitri et sale salnitri et uitrioli sublimatur aurum apositum in eo; Alia aqua forte ℞ salnitro: vitrioli romano: allumine rochi fac distillare alambico ——————————

Si uis facere sallem urinem hominis accipe urina hominis et pone in caldario rami ad ignem et fac bulire et dum bulerat spuma omnia spume deinde pone in urinali et fac distillare et ad te remanebit in fundo urinalis salem nigrum sublima et calcina postea solue in fimo: vel sub terra umida et aquosa: aut in balneo marie ad lapidem ignis uel aqua accedentem accipe calcine viue partem unam: cinere alexandrina

non preparata alliam partem: salnitri et refinati partem unam
sulphuris vivi partes duas: camfora partes duas: pietre cala=
=mita partem unam omnia contere subtiliter et per sedacium
tamisa deinde pone in pessia panis linei vel camise spisa
et sic pone in duos crosolos et liga cum fillo ferri et
luta non respiret: et fac dessicare deinde pone in fornase
patre ubi est cinem et ibi stat dum sunt cocte patre postea
pone crugolos in loco umido deinde apperi crucolos et fac subtili=
=ter deinde pone in urinalo sub terra umida et fac solvere
in aqua et serva

Modus extrahere auro ab argento fino accipe libram unam antimoni:
calsinati: et libram unam lapis amatisis calsinate: et libras
duas alluminis plumine preparato et libram unam ~~alluminis~~
cinabri: libram unam viride rami: libram unam alluminis rochi
preparato: libram unam salnitri refinato libram unam vitrioli ro=
=mani separat: solve et distilla in balneo marie s. quinque vicibus
deinde accipe libras quatuor ista aqua et pone in pulicano vitri
et super pone in dicta aqua libram unam argenti fini calsinati
et luta os eos non respiret: et sic pone in fimo equi calido 50.
diebus: deinde pone ad destillandum super furnetum ad ignem
lentum cum tota aqua in recipiente invenies in fundo vasis
octo uncias auri albi

Modus calsinandi predictam libram argenti fini: accipe ℥ 4 mercurij: calij

nice ℥ 2 nitri ℥ 2 pulueriza omnia subtilliter et incorpora
in uno corpore deinde ꝗ̃ uas cassinaciones pone nitrus sabie fla-
minis eleuata duabus digitis et super pone de dictis pulue-
ribus stratum unum super sabie: deinde pone laminam
unam subtilissime de dicto argento et super dicto argento
pone stratum unum de dictis pulueribus: et sic fac una
predictis pulueribus et laminis argenti stratum unum
super allio strato dum ea labes de dictis pulueribus et lam-
-inas argenti: et fac ultimum stratum de super sit de dictis
pulueribus eleuatum unum digitum manu deinde coper-
-tis nigis et luta non respiaat et fac siccare totum deinde
deinde pone eas in latere furni super tegulam furni et
super pone de carbonibus accensis per 24 horas: et sic dua-
-bus alys uicibus cum dicto ordine cimenta dicto argento cu carbonibus accensis

Modus faciendi aquam: que soluit aurum: accipe libram una
aque que uocatur aqua partijendi et pone in boccia uitri:
deinde pone intus uncias decas de salle ammoniaco prepa-
-rati subtille factum in mortallo postea pone bociam sup
cineres calidos dum soluitur sallem ammoniacum: deinde pone
bociam in loco saluo

Modus faciendi aquam fortem accipe salnitri: uitrioli romani
allaminice rochi: fac distillare alembico lutatis cinctis in balneo
marie Modus faciendi ignem in aqua ℞ libram unam salis

alchali: sublima quinque vicibus postea Rx libram unam argenti
vivi sublimato in spetiem sublimationis et in Corpora condicto
sale in mortale et fac sublilitor cum pistello deinde pone
super marmore ad solvendum dictam materiam in loco
frigido et umido de nocte ubi non sit pulverem: hec aqua
solvet omnia Corpora metallorum calcinati et non calcina-
-ti et argentum vivum sublimatum et non sublimatum
in aquam currentem Aliam aquam fortissimam super
modum et aqua divine aucisionis. Creator manorum
dei est mirabilis conditor in natura accipe tartarum
vini rubei vel albi quantum vis et pone in pignata
non vitriata et luta non respiret et sic pone in forna-
-ce pignate ubi sit ignem ad calcinandum et ibi stet
dum sit ignem ad calcinandum deinde Rx predictum
tartarum libram unam et solve in sex libre aque
vite rectificata deinde pone ad distillandum ad ignem
lentum et fac distillare aquam in recipiente postea Rx
predictum tartarum quod est in fondo urinalis et solve
in predicta aqua vite: et de novo distilla et solve
ut supra scripsi et sic fac dum nihil distillabitur: sed
remaneat totum in fondo urinalis et nihil distillabi-
-tur tunc accipe predictum tartarum et fac sublilitor

in mortalle: et pone super marmore ad solvendum in
loco umido et ronido aquoso et fac distilare in recipiente vitreo
vel pone urinalem cum predicto tartarem sub terra
umida et aquosa dum solvitur in aquam. hac aqua
solvitur omnium corporum metalorum calsinati aut non
calsinati et argentum vivum sublimatum et non subl-
-imatum in aquam currentem. Modus fasciendi olleum et
salem tartaris accipe predictum tartarem et calsina de igne
ut supra fecisti in pignata terre non vitriate: deinde pone
ad solvendum in saculo linei vel super marmorem
in loco umido et sic habebis oleum tartari: postea accipe
predictum olleum et fac distilare totiens usque nihil distilabi-
-tur et remaneat in fundo vasis vel urinalis et non
destilatur et sic abbebis sallem tartari fixum pro separatione tua
Modus fermentandi: cum argento vivo et cum metalis calsina-
-tis sublimato accipe ℥. 4. de dicto argento vivo sublimato in
septima sublimatione et ℥. i. argenti fini calsinati in mortale
in corpora dictis argentis subtiliter fac postea pone ad subli-
-mandum et sublima toties vicibus quousque remaneant
fixi in fundo vasis. deinde accipe predictis argentis et subti-
-liter fac in mortale et pone cum illis ℥. i. de dicto argento
sublimato subtiliter facto et demum fac sublimare totiens usque

remaneant fixi in fundo vasis ✕ deinde accipe aliam ℥ i · de dicto argento sublimato et pone cum illis argentis subtilis factis ✕ et fac sublimare totiens vicibus quousque remaneant fixi in fundo vasis ✕ postea accipe ℥ · 6 de dicto argento sublimato et pone cum predictis argentis immortale et subtilitas fac deinde pone ad sublimandum et fac sublimare totiens usque remane=
=ant in fundo vasis fixi postea accipe librum unam de dicto argento sublimato et pone cum illis argentis: in mortale fac subtilitas deinde pone ad sublimandum et fac sublimo=
=re totiens vicibus usque remaneant in fundo vasis +: deinde accipe libras quatuor de dicto argento sublimato et in corpo=
=ra inmortale subtilitas et cum predictis argentis postea sublima totiens vicibus usque remaneant fixi in fundo vasis deinde accipe predictis argentis et pone in grisole con sapone molle et nigri et salle alcalo: con salnitro refinato a igne et fac fondare et proice in canalo: et abebis argentum et sic tu poteris facere multiplicasionem argenti fini

Modus fasciendi acetum distillatum accipe acetum album vel rubeum ℥ 640: distilla et recipe tantum ℥ 320 · deinde muta recipientem et distilla omnia in recipiente: et accipe istam secondam destillatam iterum distilla et recipe tantum · 160 · postea muta recipientem et distilla omnia in recipiente

accipe ista ultima distillata iterum distilla in vasis vitreis apti=
=catis alanbicis cum suis recipientis et recipe tantum ℔ .80. deinde
muta recipientem et distilla omnia in recipiente: accipe ista
ultimam distillatam iterum destilla et recipe tantum .40.
postea muta recipientem et distilla omnia in recipiente deinde
accipe ista ultima distillata iterum distilla et recipe tantum
muta recipientem
.20. postea iterum distilla et recipe tantum ℥ 10. deinde muta
recipientem et destilla omnia in recipiente et habebis aceti
destillatum rectificatum septies a proportione medietatis: ista aceto
resolvit talcum et omnia metalla et omnes calces meta=
=llorum et spiritus in una hora: et disolvit vitrum auri:
argenti rami: ferri stagni plombi talci et omnium corporum
salium: sallis nitri: sallis christalli: sallis armoniaci: sallis comunis
et salnitri
et omnia allia sallia et homines lapides preciosos in una hora

Modus retinendi arsenico christallino et alliis arsenicis. accipe de
arsenicho et solve in vino rubri vel albi et distilla alanbicho
deinde accipe partem unam de dicto arsenicho et incorpora
cum una parte alluminis plume separato et aliam partem
salli albi separati comuni et calcinatas sublima totiens vicibus
quousque remaneant fixi in fundo do vasis: vel paucum ascendat
in latere vasis sursum: si vis facere oleo sallis comunis aut
sallis armoniacu: vel sallis christalli vel sallis nitri vel eos sepa=
=rare aut preparare accipe unode illorum et solve cum aqua

calcina calida et congela septies ad ignem postea fac solvere super marmorē in loco frigido et umido et sic habis olleum salli et sallia preparata et separata. Simus facere oleo sulforis rubei Citrini vel albi accipe de uno illoz subtiliter spulverizato et pone in pecia lini spissa cum modico sabie fluminis et liga pecia deinde pone pecuam in aquam calidam plures vicibus et frica cum manibus tercies vicibus. deinde fac reposare aquam per mediam oram postea paulatim extrae aquā et sulfur remanebit in fundo vasis accipe illud et pone in bociam vitre et fac reposare deinde extrae aquam que est super sulforis paulatim trex vicibus postea luta hos bocie non respiret et pone in loco umido et aquoso bociam: et sit mieme: et ibi stat sex diebus: et invenies olleum factum de sulfore: deinde accipe bociam et apa=
=ri hos illius et pone in loco aieroso sex diebus. Purgatio sulforis Accipe sulforis albi vel Citrini subtilissime pulverizza quantum vis: fac solvere in aceto: vel vino bulliendo ad ignem deinde pone in orinale cum suo recipiente et capelo infurnelo et da ignem et fac distilare umum in recipiente: postea agumen=
=ta ignem et ascendet sulfur in latere orinalis sursū

accipe libram unam de dicto sulfure: alumen plume separato ℥ 4: gummae arabice separate ℥ 4: bene tritura et misceantur simul et fiat stratum vasi satis alti et vitri, igni parum et parum donec incipiat quod est in eo ascendere: deinde augumenta ignis continue donec nihil exaltetur: quod clare inveniebis albissima vel citrinum et relucens tunc aperiantur vasa et colligantur quod superius in vasis lateribus adheserit et habebis optime exaltatam qui vocatur ignis citrinum et altum

Alia preparatio sulfuris ad argentum recipe sulfuris albi pulverizati prima humiditate carentis quantum vis pulverizetur subtiliter: et in acето destillato dissolvatur et permittatur manere in dicto aceto tribus ebdomadis movendo et ducendo qualibet die tribus vicibus et cum sic feceris desicca et pulveriza et misce per minima cum tantum pulveris gumme arabice in vase exaltationis super cineres calidos et hoc fiat sepius quousque nihil ipsius ascendat: sed stet: illam fixum in fundo elevatorij: deinde pone partem unam illius supra decem partem argenti vivum loti et sublj fiet optima luna: Nodos faciendo ignem fortem ad partendum vivi argenti accipe vitriolum romanum libras tres: sabulum

retinatum libras duas allumen rocke libras duas fac distillare per alambicum lutati uinturis non respiret et da a principio ignem lento et cum incipit distillare augmen=
=enta paulatim ignem dum distillabitur postea pone recipientem cum dicta aqua in loco salue et luta eos eius non respiret

Capitulum de natura et differentia atramentorum et cogni=
=tione et multiplici continiento: atramentum est quod=
=dam genus alluminis est rubei citrini uel uiridis: in ma=
=nifesto: et in occulto est rubei uisum pinguissimi terre minerijs compositi sulforibus: quod est gutta tinge portium et styp=
=iticum: ut allumen rubeum nominaunt eum: quod alias uitriolum ab eis dicitur: et dragantum quod ualde necessa=
=rium est in solis tinctura: et spiritus retinendus: de quo ait geber arabus ispalem fillio ayen: quod atramentum est origo originis operis in hac arte et solis tinctura ualde exaltata: per se ipsum tingens et cum adiumento tincturam
dans: et lumen luminum: sed est per se solum ualde durum penetrationis: nisi quando iungitur cum oleo caput quod est oleorum caput ~~est oleo nigri~~ tingens perfecte et tamen cum eo leuiter penetrat et tingit: et nulla res est habeat omnia sallia: et ipsum est sal amorum sapientum ac lapi=
=dem: et non lapidem uegetabilem philosophicum perfecte

tingere : nisi solum atramentum viride de hispanie quod
dicitur de hispanie est tinctura cum rubeis in rubeis augmen=
entationem sine quo sal elexir vegetabilium perfecte non
tingitur licet ipsum elexir cum rubeis et de rubeis compo=
natur: notandum tamen quod sex sunt genera atramentorum
unum dicitur atramentorum calcadis quod est in manifesto
citrinum et in occulto rubeum cuius copia in hispania specialiter
reperitur: secundum genus est calcator grossius et minus pingue
supradicto et colore per similem tertium genus est quod dic=
=itur sorii grossius et utilius est omnibus atramentis: est
re quaedam terra sub nigra sulphurea ponderosa frusta
quadrata habens de gallia defferatur et ideo vulgariter dicitur
terra gallicana quae quando ignem magno per horam per=
maneat levis efficitur et citrina et cum magna calida
resolvitur eam aquam non tingit: licet quamcumque cum
crudis corporibus terrenis et metallis ac spiritibus levi=
=bus et particularibus operibus conveniatur: tamen univer=
=salibus operibus omnino minuatur et hoc in elexirijs ve=
=getabilibus specialissime notandum est. 4tum genus est quod
calcantum appellatur quod est in manifesto viride citrinum
et rubeum in occulto metallis pinguius et nobilius omnibus
atramentis cuius copia per quam maxima in hispania specialiter

reperitur sextus genus est quoddam atramentum quod
deffertur ab insula Cipri et hoc est rubeum in manife-
=sto et citrinum permanet in occulto iuxta narrationem
phillosophorum sub albo nigrum sub rubeo citrinum
et e converso. Sextum genus est quod dicitur viri-
=dum romanum quod est valde salsum et durum
in substantia colore subceleste quod aquibusdam capa-
=rosa nominatur. hoc omnino repellitur in universa-
=libus corrosivis et elixiris perfectis vegetabilibus.
sed in distillationibus fortium aquarum cursusscas no-
=catur sulfur viride fusibile horum ex his ergo predi-
=ctis atramentis: tria sunt convenientia: scilicet cala-
=cantum et calcantum sunt atramentis spanie viride
et citrinum: et albo atramento est atramentum
rubeum insule Cipri: quarto atramento est munera
invenium album: minerie terre: sulfori composti
sulforibus: quorum calcantum generale de istis atramentis
dragontum separatur sic solue pulueris atramenti
spanie viridis vel citrini: in aqua bulienti et dimitte
residere: quousque aqua et vinum rubeum sit et
clarum tunc distilla filtro in vase parvo et ad igne

et paulatim fumigando et non bulliendo Congeletur et cum
aqua fuerit in parva quantitate in fundo vasis pone guttā
ipsius liquoris in ungula et si se statim Congelaverit
ut se fuum tolle ab igne vas et cooperi et dimitte infri-
-gidari et meo nies ut se fuum rubeum Citrum rubeū
lucidum pulverizi scinde perfrusta et sole desicca. et nun-
-de secua: hoc dragantum vel atramentum illamen
rubeum simplex dicitur quod Capit et frigit argentum
vivum et in aquam Convertat. lucidissime: et sic tu potes
separare vitriolum Romanum utsupra separatti albis
atramentis —

Aliter separatur ℞: atramenti s partie viridi quod Citrini
aut vitrioli romani pulverizati quantum vis et tere
bene et dilue in fino igni bene Calido et dimitte defeceri
et cum bene Clarum fuerit distilla filtro in vase parvo
terreo vitreato et Congela ad solem seu lento igne qu-
-od fit Citius et cum videris illud in fundo vasis bene
spissum tolle et pone ad solem et cum bene desiccatum
fuerit habebis pulverem rubicundem fixum serva illum
in vase vitreato ore bene signato quoniam hic est qui
per se ipsum stringit vena rami veneris: et de hoc
pulvere posueris in urina hominis bene Calida rubicundā

reddit eum et habet tingere in rubeum omnem alium
lapidem solidum et ideo dragantum fixum separatum apellat(ur)
Aliter preparatur sic. pone pulueris atramenti Citrini uel
viridis Spanie: aut atramento de sicula Cipri rubeum
impregnati in ollam nouam usq(ue) ad medium spatius uasis
et Cooperi tegula. et ponatur in furno panis uel alio
igne quousq(ue) uas bene una hora rubescat. tunc extraha-
-tur quia massa erit dura et solidatum quod per se bene
pulverizatum et in urina hominis bullita et despumata
ad ignem usq(ue) faciet spuma illa urina: et dum bulleat
post spumationem urine. ibi de dicto atramento in-
=dita urina bulliente: solutum distilletur filtro et
Congeletur et ad solem uel ad ignem lentum: et
sic habetis quod purius et subtilius est in eo sine quo
nihil in opere solis in operationibus uegetabilitatis dici-
-tur esse bene tritum uel Compositum: et propterea
dragantum Rubificatum uel Costum fixum apellatur
in hominibus rubeis: et nota quod nulla res est quae
habeat perfecte et perpetuae salem armoniacum
sapientum atq(ue) philosophorum lapidem uegetabilem in rubeu(m)
tingere nisi solum hoc atramentum Spanie Citrino et
viride: quod Calcantum viride in quarta differentia

atramentorum appellatur: istud solum atramentum viride sic
separatum et preparatum in operationibus vegetabilibus
est necessarium: et omnia alia atramenta predictis operatio-
-nibus sunt impertinentia. atramentum rubeum de insula
Cipri: et atramentum citrinum de Spanie separantur sicut
atramentum viride Spanie in separati ut supra apparet:
sed rubificantur et preparantur hoc modo accipe de uno
ipsorum separato quantum vis et pulveriza subtiliter in
mortale imbibendo et desicando cum aqua salis armonia-
-ci naso distillata et hoc fiat totiens imbibendo disicando
quousque biberit equale pondus sui: tunc pone in vase vitreo
bene lutato in fimo equi bene calido 15 diebus singulis
quinque diebus mutando fimum: ab stracto a fimo pone ala-
-mbicum super caput ampore cum suo recipiente claude iuncturas
cum simplici bitumine et pone ad sublimatum et da sibi
lenissimum ignem si non vis perdere materiam: ampulla
sit cum fundo rotundo. talis ignis sic continuare quousque tota
aqua que potest emanari ab ipsa fuerit distillata: tunc
augmentis ignem paulatim et videbis ascendere spiritum et
sic continuetur proportionabiliter augumentando quousque totus
spiritus ascenderit: tunc da bonum ignem ut atramentum rubi-
-ficetur refrigidata materia frange ampullam et quod sublimatum
fuerit redue super feces et pulveriza subtiliter et inbibe cum aqua
sua quousque totam biberit desica et pulveriza et iterum sublima

recipiendo aquam in recipiente et hoc fiat toties quousque tota
materia remaneat fixa: et sicut sanguis rubicondissima
infundo ampulle: tunc in frigidata ampula pulveriza materiā
et pone in ampullam fortissimā bene sigillatam sub terra humida
.15. diebus et convertetur in aquam rubicondissimam sicut
sanguis: cum ista aqua misce equale ponderis sui de arg=
=ento vivo sublimato misceffinma sublimatione et pone in fimo
equi callido .15. diebus et totum convertetur in aquam rubi=
=condissima clarificetur filtro et inter cineres calidos conge=
=letur in noste parvi et congelabuntur in lapides rubinos rub=
=inos diaphanos de quibus pone partem unam super .1000.
partes argenti vivi lotti fermentis: et postea de ipso arge=
=nto vivo medicinato pone partem unam super .100.
cuiuslibet corporis et habebis aurum minerali melius
Aliter Rubificabis sic: R. de quovis eorum separatorum et
pone ipsū in ampullam cum fundo rotondo fortissime obtu=
=rato luto vegetabilitatis inter cineres calidos et ibi stet tandiu
ad lentissimum ignem quousque tota humiditas sua in ipso=
=met fuerit consumata. tunc vigora ignem conforme=
=ter quousque materia fuerit intus ampullam rubicundam
ut scarlatum absconde inde et quomodo dissolvatur in aqua
vite rectificata et destilletur filtro deinde congeletur hoc
fiat toties quousque sit liquabilis sicut cera ad lentum
ignem tunc pulverizetur et mundo reservetur quia nō
est talem ... super terram quod convertat

aurum album in aurum preciosum ad omne examen et iudicium
et sic terminatur Capitulum de atramentis et per consequens
cum eo claudatur et terminatur omnia Condimenta omni
lapidum fixorum metallicorum pertinentiam ad hanc artem laus deo
Capitulum de ocrea et bolo et earum operatione ocrea est terra citrina
pontica et molli et stiptica adherens lingue bollo armenico pulcrior
et utior in operibus estimata quae in manifesto citrina et in occulto
rubea reperitur Cuius pulvis quanto fortior ignitur tanto clarior
rubedine atramenti specie alteratur hec terra est per optima
in solis tinctura et in distillationibus olleorum: et pictores plurique
alterea utantur: bollum eodem modo preparatur et eiusdem defi=
ciente in predictis loco eius collocatur bolus
Capitulum de ematite et eius Condimento dicunt Philosophi et
omnes concordant in hoc quod cum lapis ematites fuerit rubi=
ficatus tunc erit completus: et tunc facit diversas operationes
non solum in Corporibus metallicis sed etiam in humanis et
lapides et gemmas preciosas et est una res de mineralibus
mundi ipse vero non solum transmutat metalla in aurum:
sed etiam Corpora humana conservat ab infirmitatibus nam
paraliticos idropicos freneticos leprosos sanat et cum aqua ele=
de preparatur et reddit eos utentes iuvenes et omnes malos
humores Corporis expellit Rubificatur et perficitur sic secun=
dum thomam de Aquino in flor(i)dio suo Re lapidem ematitem
et ignias ipsum sepius qualibet vice extinguendo in oleo ser=
pino deinde funde sicut talcus teremus fundi(tur) ut in Capitulo
talci terreni est expressum deinde misce cum oleo communi
coquendo quousque Currat super laminam ignitam deinde proice
partem unam supra mille plumbi purgati et fiet sol bonus si ruchia=
tur medicina integram proiciatur super plumbum faciet opera=
=tiones

supradictas: et debet rubificari in furno calcinationis

Capitulum de sanguinaria: sanguinariam dissolve in aqua vite retificat deinde congela ad lentum ignem allambico euaporata aqua in recipiente: euaporata remanebit in fundo magis rubra sicut sanguis et bene genera[?] ... iterum dissolve eam et congela et hoc fiat ter quarta uero vice quando dissoluta fuerit pone eam sicut posuisti in lapide antimonii et pro certo in simili effectus uidebis quia lapis est compositus ex argento vivo sulfure et flore terre incorruptibili mediante

Capitulum de magnete et eius natura et condimento magnes est lapis durissimus colore ferruginens plus soli quam lune pertinens: cuius puluis positus igni transuerso quattuor horis in colorem rubeum inmutabilem absque diminutione substantie alterabitur: credo autem difficiliter tribuantur: ignibus uero et ex ... plures ... in ... rubeo ... redigitur: inde ... et inmortale potencializatur: si uis ipsum procedere ad lapidem et non lapidem philosophicum dissolue ipsum puluerem in aqua vite retificata et pone eum in omnibus modis sicut in lapidem antimonii sed ubi ponitur acetum: pone aquā vite predictam retificatam: et omnibus modis habebis similē effectū

Capitulum de corallo et eius natura et condimento: corallum est lapis aqueus generatus ex flore terre et argento vivo in ipsis existentibus inuentus maris plus solis quam lune pertinens: quod piscatur et est mollis sub aqua existente deinde abstracto durū efficitur quod preparatur et pistatur in ... ... et terre fortiter et mite ... 25 ... super ... ... non ... in aqua maris ... uice ... exicando deinde dissolue in loco humido cum multa humiditate ... ... super

emaneat: separa spiritum et reserua: et fecem nec rubeam nec
album solle desicca et subtiliter pulueriza deinde ablue cum aqua
maris septies abluendo et sublimando quousque candidetur et fiat
sal deinde redde sibi suum spiritum quem reposuisti et in fimo
infimo equi quousque desoluatur et rubeum fiat tunc congela
quousque sit spissum et est perfectum: si ponas de ipso super uncia
metallorum reddetur ipsum malleabile et etiam conuertit plumbum
stagnum et argentum purgata in aurum solem: si dimicaueris cor-
=pus philosophorum et secretorum fac sic accipe corallorum rubeorum tamen
finorum quantum uis subtilissime puluerizentur ut sint sine
tacta: et predictus puluis incorporetur cum succo limonum de-
=purato per filtrum et impastetur in aliquo uase pulueris uitri
et imbibe cum eodem succo donec super ueniat duobus uel tribus
digitis deinde pinguedinem super natantem accipe et ad partem
in ampullam uitream repone postea ipsum puluerem desiccare permitte
donec ad modum paste conuenienter dure redatur de qua pasta
formentur imagines et quicunque formare uolueris et fac
formas desiccare in loco humidissimo aptuaere et uento dedi-
=cato et ante quam desiccentur omnino ipsas imagines inunge
cum sua pinguedine superius reseruata et cum bene desic-
=cate fuerint habebis quod optas: si autem corallum redacta
admodum paste in succo limonum dissolueris in aqua uita pe-
=rfecto modo rectificato et quadraginta diebus in humaueris
in fimo equi calido et postea congelaueris conuertit aurum bonum
ad omne examen et iudicium: et hoc est per quendam cardinalem
sepissime probatum

Capitulum de natura talci et eius calcinatione perfecta multiplicia conti-
=nente: talcus est lapis lucens diuersorum generum tamen atque

solis persimilis lucidissimis foliatus naturaliter compactus ex argento vivo et flore terre albissime sine sulfure Cuius folia minuta ex utraq parte sunt per lucida parua subtilissima resplendens re=
=digunter. Hic lapis quia terreus est non bene Convenit cum metallis: ait philosophus terreum cum terreo metallicum cum metallico et ideo ex eo et sulfore albo purgato Componitur liquabilis acceptabilis grea materia que Conuertit stagnum. ramum purgatum: et argentum uiuum lotum in verum lunam comiscetur etiam cum nitro cum quo spetialiter conuenit et reddit eum splendidiorem lune Compositus uel comparbus: cum quo lapide uult materia operari: Componuntur etiam cum hoc lapide et barnie uniuersali atq lapide nitri perle in margarito naturalibus pulchriores: ex hoc enim tota pasta nitri et alie tali lapis germinabilis conficitur et mixtum=
=losus quod est primissimum et fundamentum lapidis uegeta=
=bilis philosophi qui dicitur lapis et non lapis faciens miro et operans mirabilia de quo dicetur inferius insequentibus in lapide uegetabili: mineralis et animalis ad solem et lunam: calcin=
=atio huius lapidis apud ignorantes difficili reputatur propter lapis duriciem et nerruositatem: sed apud scientes est uale breuis que fit hoc modo: Ex tali minutissime foliati quantum uis et terrue digitis uel sacculo cum lapidibus parvis rotundis qui gigis nomcantur donec fiat ut arena minutissima lauda deende pone eam in tonno martis est grigiola ferri ad ignem et cum ignitum fuerit tolle ab igne et statim pone ipsum madefactis digitis aceto albo acrissimo: et iterum in igne repone et cum fuerit ignitum tolle ab igne ut prius pone et sic fiat totias donec uideris totam redactum in terram mortuam

albissimam sicut lac tam tritura et serva
Aliter calcinatur sic ℞ arenule predicti lapidis et tritura cum tantundem
vel in duplo salis separati: vel salsabom et gumme arabice et redige totum
in pulverem simul subtilissima in mortale et include inter duos cru=
=goulis bitumine sigilatos ad ignem et flabella mantio donec car=
=cares sunt subtiliorissimi: inde tolle refrigerata et aperi et invenies terrã
albissimã nostram sine pondere terre per optime lava et sicca et
rapone: ita fiat sic ~~fiant~~ in grigolle feri ad ignem donec rubescat
inde proice in mortale et tere in pulverem et serva
vocatur abossardacis per ethiopes
Aliter preparatur sic fac folia minutissima de talco et pone de sale
communi pulverizato in fundo crucibili et de super de folijs talci post modũ
sale et ita fiat per modum cimenti: deinde ponatur in furno calci=
=nationis quousque totum convertatur in calcem albissimam lava cum
esalsedine cum ipsa poteris sublimare omnes spiritus iam sublimatos
ita quod sunt duce partes spiritus et una calcis et in quacumque sublim=
=ationibus spiritus exeunt cristallini deo volente
Aliter vocatur abossardacis per ethiopes preparatur sic ℞ de talco foliato albo quantum volueris et
redige in pulverem in mortario cum lapidibus rotundis ut supra postea
liga in panno linei mundo et spisso et ℞ ollam terream vitre=
=atam et pone in eam de fabis sicis donec sufficiat: et de
aqua coperi et pone super ignem et de perde parmum
in quo ligati sablum in vapore fabarum et ~~in~~ stet ibi
donec videas ipsum mollisse coctum et dimitte una hora
postea extrahe et in catinum vitreatum ebice in eo ligo=
=mentum et pone ipsos secundum quod tibi videbitur expedire et
postea frica fortiter cum manu donec nihil in sacculo remaneat
de talco tunc videbis ipsum infundo chatini quasi argentum vivum
et maxime si ibi posueris de brodis fabarum: ergo cum ista videris

colabis aquam ab eo paulatim donec clarum illud videas postea dissolvito
eum et pulveriza et serva deinde ℞ ipsius partem unam argenti
vivi sublimati in septima sublimatione est sublimatum tan-
=tidem aque salis armoniaci distillata quantum totum pulveri=
=zentur simul et imbibantur cum aqua predicta donec totam
bibeant: tunc ponatur in vaso vitreo bene obturato sub terra
humida septem diebus tunc absconde quia totum erit solutum
in aqua clarificata congeletur ubi cineres lento igne donec
congeletur sicut sepum de isto congelato pone partem unam
supra decem stagni purgati pulverizati medecina et mutabi=
=tur in argentum bonum de omni examine

5°: Aliter paratur sic secundum Aristotilem: ℞ de talchi calcinato
partem unam elementum aque extracto argento vivo
partem aliam imbibatur predicto talcho preparato cum
predicto elemento aque donec ista biberit deinde ponatur
ad distillandum in fimo equi: calido: dissoluta materia
clarificetur clarificata incorpora cum ipsa partes duas arse=
=nici perfecto modo administrati et 2 partes ai: sublimat: 7: quibus
incorporatis et commixtis pone ad distillandum in fimo equi
et cum dissolutus fuerit fac totam materiam transire ala=
=mbico et erit aqua valde preciosa congela ipsum intervinere
ad lentum ignem deinde incorpora in crucibulo terreo
super ignem cum elemento aeris abstracto ab argento vivo
totiens quousque currat ad modum cerae plumbi: de hoc ergo
cerato pone partem unam super centum dictorum plumborum
separatorum et fiat luna melior naturali

6°: Aliter preparatur et funditur igne ipsum talchum septies qualibet vice
extinguendo in aceto acerrimo Lithargirio postea in fimo equi

septem diebus abstractis ignis semel et extingues in oleo papaveris
uel testudinis et impetra bini: modo facta in oleo tartari pone in fimo
equi [illegible] horis dimitte extrahe et confice cum sapone
molli et aliquantulum salis alkali et oleo communi correcto et fac
desiccare per grizolum et descendet frustum ligni facti modo pulchri

Capitulum de Talco marino fluviali piscium et maris uel fluminis:
Calcinando ex testas piscium marinalia uel fluvialia ut talia
relinquentia et pone in ignem donec rubescant et albificent vide
tolle et pulveriza cum tantundem salis albi separati [illegible] lava
et sicca et repone et hoc ualet in omnibus metallis ad lunificandum et perlis componendum et eodem modo conche marine possunt
et debent calcinari

Capitulum de Christallo et eius fusione et in lapide conversione
et condimento Christallum diversis: diversi modo funditur
Ghiberteus Cardinali fundit eum sic ℞ Christallum et ignitum
extingue ipsum decem vicibus in aceto albo distillato: uel in
aqua salnitri distillata et pulveriza ipsum subtilissime et lava
cum aqua salata uel maris postea cum aqua dulci et desicca
et recipe de ipso partem unam et de sale communi albo preparato
pistrice uel de nitro: uel de Christallo minerali subtili prepa=
=ratorum pone [illegible] aliam partem et pone ad fundendum
in crusiolo et fundetur ut plumbum et si de ipso uis facere lapides
antequam fundatur pone ibi colorem et miscentur simul
per minimum et fundantur: semper sint 20. partes Christalli
et una coloris excepto Carbunculo balasci et turquesia si vis
facere Carbunculum ad 20. partes Christalli pone: pone partem
mediam zezimil est ferrum preparatum pro rubino pone ad 20.
partes ipsius: partem unam zoali glorificati: est plumbum glorifi=
=catum pro smaragdo ad 20. partes ipsius pone partem unam

rami glorificato: pro safiro ad 20 partes ipsius pone partem
unam argentum uiuum sublimatum in rubeo ut apparet
supra: et inuenies in Compositione Lapidum preciosorum et
similiter argentum uiuum: pro sreganza ad uiginti partes ipsius
pone partem mediam sanguinis est ferrum rubeum glori-
ficatum et partem mediam croci ferri: pro turquesia ad
31 dicti Cristalli pone Tertiam mediam dicti argenti uiui
sublimato in rubeo uel Lapidem ematite: aut stagnum: uel
plumbum glorificat: pro crisolita ad 20. partes ipsius pone
partem mediam stagni glorificati: uel almarcasit: quod est
melius: et est plumbum glorificatum: ista Compositio Lapidum
preciosorum est sophisticata et debet esse Corruptibile et timoris et
omnis similis Compositio que non procedit a similibus materiali-
bus que natura procedit ad Componendum lapides preciosos
2° Aliter funditur sic et est per inde probatum Rx Cristallum mun-
dissimum subtilissime puluerizatum quantum uis et pone
ipsum in quadruplo sui aque distillate per alambicco alchimi-
nitrariorum: est suum salle distillatum et hoc nouem diebus
in uase fictili optime obturato et euacuata aqua lauetur
cum aqua et sale deinde cum aqua dulci et postea fundatur
et sophisticatur de eo mala ve variata. ut superius est dimis-
sum et ut lapides sustineant ferrum et ignem et omne
iudicium submerge ipsos aliquibus diebus in fimo equi calido
et stabunt ad omne examen. idem fit de lapidibus preciosis
factis de metallis
3° Aliter fundit eum sanctus Thomas de Aquino: ignias ipsum septies
... et liquabitur uice extinguendo in oleo ... uel
... nam ibidem mollificabitur ad modum stagni et

faciliter funderetur et si ipsum calcefactum in cemeneis cum aliquo
oleo correcto decies quousque currat super laminam bene ignitam
sine aliquis fumi emissionem et de hoc cerato octauam partem
libre supra libram unam ramis purgati fusi habebis argenti,
bonum ad omne vitrium oleo correcto est elementum acris
extracto ab argento uiuo: uel ab metallorum: auri et argenti:
et aliis metallis: idem eueniet si extinguatur septies in oleo seminum
4: Aliter fundit eum damascenus et comiscet ipsum in speciem rubi-
=nam: ℞ cristallum optime puluerizatum 20 uicibus extinctum
in aqua salis et alkali et auri pigmenti rubei et croci pre-
=paratur ana: quantum eius pulverizentur subtiliter et cribo-
=nizentur simul et misceantur per minima cum nigerri-
=ma parte eorum nam rubificat: uel ex simili est ferrum pre-
=paratum deinde ponantur in crogiolo ad ignem et fundantur
et stent ad affinandum duodecim horas et habebis rubinum
pulcherrimum
5: Aliter fundit eum Ricardus ℞ cristallis pulverizati partes
decem plumbi combusti partes 25 misceantur per mi-
=nima ad 20 partes ipsius pone medram coloris predicti
est autem calcinatum et partem mediam ex simili est
ferrum preparatum et iterum misceantur per minima
et mola aflamata cum luto mineralitatis que sit sem-
=pliter decoquantur sicut ista decoquitur: et postea funde
unam partem istius cum una parte salis communis preparati
sinistri uel aliorum salium fusibilium et habebis carbunculum
pro omnibus aliis lapidibus preciosis pone colorem ut secus in positione
gisbetti carbonalis est expressum: et sic lapides preciosi sunt

sine consumptione pura et similibus materialibus componuntur ex quibus et nolumus

6°. Aliter fundit cum Rubinus: extingue cristallum ignitum in aqua communi toties donec digitis possit teri deinde pulverizetur lauetur et desiccetur et vitrificetur et fundatur cum tanto seu salis separati et fundetur: si vis facere de eo lapides ponantur ibi colores sicut infusione gisbetti cardinalis est ex presumptione etiam fundetur si in sale suo predicto dissoluto in lotiis radicibus ebe-rli 20 extrahuntur et postea cum equale seu salis predicti separato fundantur mirabilia nam inque efficiet

Capitulum de vitro et eius natura et multiplici condimento: vitrum est corpus diaphanum artificialiter ad naturam quinte essentie reductum: est vere species omnium colorum: et ideo lapis conuerti-bilis omnium colorum denominatur cum rubeis fit rubeum: cum albis fit album et in quocumque alio colore commixtus eodem tingitur et in se eundem retinet et perenniter representat: et ideo fa-ctum est convertibile ad omnem naturam ideo lapis conuerti-bilis nominatur: est signum et principium lapis et non lapis vegetabilis philosophorum et preciosum illius et istius estima-tio et omnes modos et unus processus et attendantur in sapi-entia operantis: conficitur diversimode diversis et ex diver-sis materialibus communiter conficitur sic: Recipe sodam vel filicem: aut saliconum in magna quantitate et combure in magna fovea et convertetur in speciem lapideam salsuginosam tritabitur et de ea partes duas: pulveris lapidum alborum torrentis quod alio nomine silices dicuntur partem unam misceantur simul et impastentur cum aqua communi et fiant pile que desiccate ex duce tribus diebus decoquantur in vitra primo ad lentum ignem

deinde augumentando uim fortiter quousque uertantur in spetiem ultram
lapidosam abstractis abarda et insipiditatis ponatur in domo fusie=
=ria ignea in mortarijs magnis quousque fortitudine ignis conuerta=
=tur in aquam currentem separetur salsedo super natans quod
alkali in hoc loco dicitur et postea astringetur ·24· horis et infundatur
in colorumque album et purum efficiatur deinde abstrahatur cum
lurga uel tuba ferri quia ualent nisi in vespidi adherentie tube
ferri inde formentur uasa ipsi et alia utensilia domus pro=
=posito voluntatis quod argentum dicitur
Aliter conficitur et pulueri modo Z. plumbum separatum ut in capitulo
plumbi est separatum partes duas: calcis lapillorum partem unam
misceantur simul et fiat ut supra: si de predicto uitro uis facere
uasa diuersorum colorum fac sic Rx de predicto plumbo separato partes
duas: calcis lapillorum predictorum partem unam misceantur simul
quia ista est materia prima omnium colorum: si uis facere
de colore rubino ad ·20· partes istius: pone partem unam san=
=danici preparato est ferrum preparatum ut in capitulo ferri
est notatum pro balagio ad ·20· partes ipsius pone partem
mediam batiture quae est ferrum preparatum ut in
capitulo ferri est notatum pro saphiro ad ·20· partes ipsius pone
partem unam quae est ramum rubificatum ut in capitulo ramj
est preparatum uel argentum uiuum rubificatum ut supra
apparebit in compositione lapidum pretiosos et uocatur [illegible]
pro colore topatio ad ·20· partes ipsius pone partem unam
zorchi glorificati est plumbum glorificatum ut apparet in capitulo
plumbi: pro smaragdo ad ·20· partes ipsius pone partem unam batiture

baly est vanum confectum ut est notatum in Capitulo ramij: si
vis facere colorem gorgomimum ad 20 partes ipsius pone partem
unam zaffere est stagnum glorificatum ut capitulo stagni
est notatum. et si vis facere smaldos pone partes pulveris
animae crescentis virginis separate duas: est plumbum
separatum ut in capitulo plumbi est notatum. et partem
unam pasta vitri ut in compositione vitri est conscripta:
et partem mediam album colore variato sicut dictum
est supra. et si vis facere vitrum in colore margaritarum
pone partes quatuor predictorum pulverum: et partem unam
salis marini vel fluminis calcinati: sunt testes ipsium
calcinatas: et si vis ipsum habere transparentem pone
ad 20 partes predicti pulveris: partem unam salis
marini calcinati: pro smaldo albo: de pulveris animae
crescentis partes duas: et plumbum separatum ut Capitulo
plumbi est notatum calcis capillorum partem unam: calcis domi-
-nicensis partem mediam est stagnum separatum ut in
Capitulo stagni est notatum procedetur in omnibus ut supra
in compositione vitri communis dictum est
Capitulum de amida silica multo toties expertum et probatum:
conficitur sic accipe ~~[illegible]~~ aurum calcinatum ut eadem preparatione
est preparato in capitulo auri: drag. 1.5 pasta vitri drag-
-mas sex funde simul et extingue in pulverem deinde
funde ipsum et mitte in vase fictili fortissimo luti sapien-
-tiae clauso: vas sit semi plenum et pone in furno calci-
-nationis et dimitte ibi per diem integro et invenies ipsum
factum vitrum rubeum valde pulcherum funde ipsum cum

equale pondum sui alicuius salis preparati fusibilis et Sabotij
[illegible] naturali pulverem et vitrioli [illegible] pulveriza
ipsum et lava cum aqua maris vel aqua salsata: postea
cum aqua dulci desica et pulveriza deinde ℞ arsenici
citrini foliati partem unam: ubi predicti partem duam
misce et pone simul utrumque sine [illegible] et sublima
a principio cum fortissimo igne quousque totum nitrum asce-
ndit cum arsenico quod erit factum pluribus vicibus quarta
vero vice sublima cum lentissimo igne ut separet nitrum
de arsenico: arsenicum ascendet et nitrum remanebit in fundo
cucurbite sicut pulvis aureus et est penetrativus et congel-
ativus [illegible] plumbi et argentum [illegible] in aurum precio-
sissimum una pars supra supra decem et si non fuerit
sublima ipsum cum predicto arsenico [illegible] quousque funda-
tur ut plumbum et tunc facit effectum suum: Tunc ℞
predictum pulverem et pone in sale nitri preparato: funde-
ntis: vel in salnitro refinato: et duc cum baculo et permi-
tte [illegible] ad ignem: deinde tolle ab igne et induratum
pulveriza et pone super laminam vitri vel super mo-
rtarium marmoream super arenam in loco humido et
solvetur in oleum [illegible] et preciosam: disti-
lletur filtro et [illegible] cum [illegible] argenti vivi
rubificato in vaso vitri ut apparet in capitulo argenti vi-
vi ad rubeum et congela in lapillos [illegible]
[illegible] pulveris subtiles ad lumen candele de quibus pone
partem unam supra mille 1000 argenti vivi lotti
[illegible] pone partem unam supra centum 100 luna-
-liter

corporis pura natura excepto ferrum et sulphuris auri mineralis in calcibus
Aliter preparatur sic accipe zeinibih dragmas .i4. est plumbum
calcinatum in albo: ut in capitulo plumbi est preparato:
auro calcinato preparato dragmas duas ut in capitulo
auri est preparato ~~auro~~ ad desiccandum preparationem est
notatum. postea accipe dragmas sex: in corpora omnia
in uno corpore infunde simul. et distingue in pulverem
primo: deinde funde funde ipsum et mitte in vase fictili
fortissimo luto lutato vas sit semiplenum et pone in
furno calcinationis et da ignem bonum die integro et
invenies ipsum factum vitrum rubeum valde pulveri-
-za ipsum cum equale pondus salis alkalis
preparati fusibilis et salis armoniaci naturalis pulver-
-izatum et in balneo ponatur pulveriza ipsum et lava cum
aqua salata vel maris: postea cum aqua dulci desicca
et pulveriza deinde Rx arsenici citrini foliati partem
unam vitri predicti partem aliam misce et tere simul
utrumque super lapidem et sublima a principio cum forti-
-ssimo igne tociens quousque totum vitrum ascendat cum ar-
-senico quod est factum ut diximus quando vero
vis sublima cum lentissimo igne ut separet
vitrum ab arsenico arsenicum ascendat et vitrum rema-
-neat in fundo vasculi et erit pulvis aureus et est fermento-
-rius et tingit venerem stagnum et plumbum et argentum
in aurum preciosissimum una pars supra decem: et si non
fuerit sublima ipsum cum predicto arsenico tociens quousque
fundatur ut plumbum et tunc faciet effectum suum. tunc Rp

praedictum pulverem et pone in lutem vitri vel salnitri super igne
et dec cum baculo et permitte parum bullire deinde tolle ab igne
et rubrum pulverizza et pone super laminam vitri vel
super mortarium marmoreum super arenam in loco humido
et solvetur in oleum citrinum valde pulcrum et pretiosum
distilletur filtro et iungatur cum tantundem argenti vivi sub-
-limato in loco vitri ut est compositum in capitulo argenti
vivi et congela in lapillos diaphanos cristallinos valde pulcros
fusibiles ad flammam candelae de quibus pone partem unam
supra mille 1000 argenti vivi calidi et purgati de quo
pone partem unam supra centum 100 cuiuslibet corpo-
-ris metallici excepto ferro albo et rubeo et habebis aurum mira-
-bile melius auro [illegible] expertum et probatum ——
Aliter conficiuntur ad lapides pretiosos vitrum accipe [illegible]-
-bil libras decem et plumbum calcinatum in album ut est
notatum in capitulo plumbi facta vitri libras quatuor pul-
-verizentur simul et incorporentur quia est materia prima
omnium lapidum pretiosorum cum ergo volueris habere car-
-bunculum ad 20 partes praedicti pulveris pone partem unam
sanguinis draconis vel [illegible] est ferrum calcina-
-tum ut in capitulo ferri est notatum et partem unam
pulveris [illegible] et aurum calcinatum in capitulo auri est no-
-tatum misceantur omnia simul et pulverizentur et ponantur
in olla [illegible] fortissima quae sit vitri plena luto sapientiae
clausa quae ponatur ad coquendum cum fornace vitriariorum tota
materia pulverizentur simul et iterum reponantur. inde accipe
de eo partem unam cuiuslibet salis praeparati fusibilis [illegible]
aliam pulverizentur simul et misceantur [illegible] et

tritorizetur et ponantur in uaso fictili fortissimo in domo ban=
=dessa vitriatiorum ignita et stet ibi quousque fortitudine ignis
conuertatur in aquam Currentem et dum bene fuerit ignis
fortitudine excolata tunc abstrahatur a domo illa et frangatur
mavida vitriatorum ad fundendum seu ad temperandum
undecim horis inde abstrahatur et magis fumigantur cau=
=tissime per modum quod materia non laedatur tunc
quindantur de massa illa noctem illuminantem politi
ponantur aliquibus diebus in fimo equi et indubie et sub=
=sistebit omne iudicium et examen: pro balagio ad 20 partes
predicti pulueris pone partem mediam garnietum rubificati
est ferrum rubificatum ut in Capitulo ferri est notatum:
pro rubino ad 20 partes predicti pulueris pone partem unam
garnietum rubificati est ferrum rubificatum ut in Capitulo
ferri est notatum: pro saphir ad 20 partes predicti pulueris
pone partem unam [illegible] rubificatum est species
ferri uel pone [illegible] rubificate aut arsenico
ut [illegible] [illegible] in compositione lapidis prescriptorum ad
smaragdum ad uiginti partes predicti pulueris pro qualibet
uncia ponatur arsenicum predictum duas dragmas et [illegible]
[illegible] est plumbi [illegible] ut in Capitulo plumbi est
notatum dragmas quatuor: ad crisolitum ad 20 partes predicti
pulueris pone partem unam [illegible] ad [illegible]
ad 2 partes predicti pulueris pone partem unam [illegible]
[illegible] [illegible] auri [illegible] laminati librum unam
[illegible] alexandriae [illegible] unam: [illegible] rubificato
in prima rubificatione in Capitulo [illegible] est notatum [illegible]
unam [illegible] per [illegible] et ponatur ad sublimandum

argentum acuatur rubicondissimum in modum racemorum
magno fiore in compositione lapidis pretiosorum immediate est
vitalium istud argentum. pro lapides margaritas transparentes
ad 20 partes predicti pulveris pone partem unam tale ma-
-gni mineralis simplici pro opalis margaritis ominibus modis
similibus naturalibus ad 20 partes predicti pulveris pone
partes duas tale predicti omnibus predictis lapidibus proce-
-datur sicut in rubinis est processum: pro topatio nullus color
exponatur sed materia prima omnium lapidum preciosorum
regulatur sicut margaritiene carbunculi est expressum et pro
certo habebis lapides preciosos naturalibus pulchriores et virtuo-
-siores ad omnem examen et iudicium: et iste est unus verassi-
-simus modus omnibus fere hominibus ignotus absque contradi-
-ctio et timore: et hoc ideo quia est una via et unus
modus atque finis istorum lapidum et metallorum quia est
sulphur et argentum vivum fixe terre incorruptibili mediante
artificialiter ad naturam quinte essentie reddactum: et illud
quod natura facit in mille annis ille mediante ars facit
in paucis diebus vel horis igne influente: ab istis lapidi-
-bus preciosis descendit ille lapis maior mineralis philosophicus
et continet in se virtutem mineralitatis animalitatis et
vegetabilitatis: et hoc facto intuente audissimo quia ex
mineralibus animalibus et vegetabilibus composita et ab ipsis
accepit naturam et originem [illegible] agit [illegible] et recipit
in firmamentum quia tanta consistit potentie et virtutis
[illegible] omnem spiritum fugitivum retinet argentum vivum
et alijs spiritibus fugitives: et in momento resuscitat et glorificat
resurgendo: quibus [illegible] una cum eisdem amplius glorificatur
et velut [illegible] ipsum [illegible] et [illegible] mundo existente.

per ignes generans et regenerans in tribus permanet
complementum de quo dicunt philosophi quod est tinctu-
temperantie et mixtionis existit praeditus summe mineralibus
mediantibus quatuor elementis compositus quod dicitur
esse lapis incorruptibilis pretiosior lapides pretiosos in-
-sibiliter fiunt ignibus breve tamen
Compositum et preparatum sic pro auro in magisterio auri perfecto
quidem Reiterata est spiritum Calcinatum in orbe quarta
intra partes sex pulveris huius vegetabilis tam ex aurum
calcinatum ut in capitulo auri est nota partes duas miscea-
-ntur simul per minima et in illa complexione vegetabi-
-litatis clausa desperata de conversione sicut ipsa utrarius
decognitur quamque vertatur in speciem iterum operam
inspiratam mirabiliter coloribus decoratum pulverizetur
subtiliter cum tantundem reliquis salis fusibilis preparati
-ti et ponatur in domo transversa calcinatorij igne a m-
-ore fixitate fortissimo ex lato vegetabilitas confecto et stet
-ti quousque ignis fortitudine convertatur in aquam clari-
-tatem et salsedo in igne omnino fuerit exsiccata: tamen
obstruitur cum longa mistis quia calor usque cuspide
usque ad terram et sic habetis lunaticalem nobilem illumi-
-natam qui lapis et non lapis maioris philosophorum
dicitur de quo fecerunt speciem reasse ipsi et alio interri-
-bilia dona prohibito voluntatis que nobiliora excellentiora
et mirabiliora non habebunt hoc seculo reperiri: etiam
fecerunt componi quicquid de lapide vitri omnium colorum
componitur una via semper modus generalis secundum

sapientiam operantis Cum ad aurum operationem operari vol-
-ueris pergendum: accipe predictam compositionem ut supra est dictum
et tritam illam quia liquabilis est: et imbibe ipsam nitidissime
cum lapide soluto in aqua ex eadem materia composita super
marmorem marmoream factam de eadem materia: et imbibe
cum decimam partem aceti abstracto ab argento viuo rectificati
et ad quintam essentiam deductum: in Corruptibilem
redacto et fiat pilla: qua desicata et dura ponatur in predi-
-cta domo in predicto vase ad sublimandum sublimatum abstrahe: simi-
-li modo tritura et imbibe desicata et funde et hoc fiat sepe sep-
-ius sepissime quousque sit liquabilis sicut cera. tunc funde
ipsum viuose super ad ignem et super 3 partes ipsius pone
partem unam predictam seminatur est aurum calcinatum
ut in Capitulo auri est dictum: vel argentum viuum
rubificatum bene et est rubificatum in Capitulo argenti viui
in prima rubificatione ad rubeum: et statim in se famosi-
-liter coniungentur et tunc habebis lapidem per mirabilem
ab omnibus philosophis absconditum preciosum et carum cuius
una pars mille milium argenti viui purgato loto in
momento capit coagulat et perfecte tingit et pars una mille
cuiuslibet Corporis perficit: et sic agit cum omni Corpore
metallorum unde pars una super mille milium partes corporum
in momento habet in aurum conuertere. sed quia quasi impos-
-sibile esset tot partes simul liquefacere pars una cuius lapidis pro-
-iecta super mille argenti viui congelati esset certam multa ope-
-rari: sed primus debet augumentari cum aqua sua natura
aqua dixit natura et originem ut in Capitulo argenti.

vivi congelati esset ~~certum~~ certum est expressum in textu pre-
-sentis et ultima propositione vel in capitulo animi i° vel
argento nubificati sicut in aqua nubea compositum ad argenti
spiritualis [illegible] per ignem [illegible] similis modus in omnibus
[illegible] loco [illegible] lapis vegetabilis. Ponatur [illegible] calori ter-
-peramento est argentum [illegible] et calcinati sicut in capitulo argenti
est notatum. et elementum aque pone abstracto ab argento
vivo in corruptibilis et [illegible] et loco [illegible] [illegible]
Ponatur cuius calori [illegible] est argentum calcinatum ut
in capitulo argenti est notatum vel pone argenti vivo subli-
-mato in septima sublimatione ad argentum in capitulo
argenti vivi est expressum. et habebis lapidem ad argenti
per [illegible] ab omnibus philosophis [illegible] et [illegible]
-cipiant per multiplicationem et proiectionem sicut de lapide
ex ipso est expressum. si eis [illegible] et corpore [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] huius lapidis aut supra dictis soluta
bene in aqua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fortificat
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ vel [illegible] nec mirabile esse
[illegible] si deus [illegible] vitrum lapidis [illegible] per-
-mitta [illegible] ex electo [illegible] [illegible] Raimundi Lullii
is posita [illegible] [illegible] 0 [illegible] cum aqua salis [illegible]
rectificata [illegible] et [illegible] ipsum in ampulla lutata
donec cesset fumus cum hoc fiat postea pone illud in [illegible]
forni [illegible] et pone [illegible] in [illegible] [illegible] et sublima
illud et [illegible] quod [illegible] superius [illegible] sicut
[illegible] [illegible] et pone ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] postea [illegible] illud [illegible]
[illegible] elementum aque extracto ab argento vivo et
[illegible] est elementum aque tantum elementum

viris extrato tincto argento uiuo et ad quintam essentiam redacti:
et quantum est elementum uiris tantum ascendunt de alambi
et pone in fimo equi 40 diebus et fiet aquam quam et
ladaniu congela ergo illam quia una pars ipsius congelata
conuertit 700 cuiuslibet corporis ulterius metallorum deo amante
de talibus et similibus ergo conuertationibus de argento uiuo
respondendo eum auro cum dicebat exime sit talis et talis
res et si quis dederit mihi ollam uitrum et edere
uenenum ex una parte mei faciam 1000 partes lunae et
omnes homines quaerent hoc et non possunt peruenire
et tamen est facile et nunc ad te declaraui omnia
in compositione ut supra est dictum
vitrum de 7 corporibus planetis ponendo sandanicum loco argenti
uiui ita conficitur ut ipse calcis zoabi florificati est plumbi
ut in capitulo plumbi est dictum uel exemim
albinati est aurum albinatum ut capitulo aeris est dictum
uel mulier separati est stagnum separatum uel gemini
rubificati est ferrum rubificatum uel floris uiridis est
venenum confectum ut in capitulis illorum sunt dictis uel
croci est sandanicum confectum ut in capitulo sandanici
est dictum partes duas animae crescenti est plumbi
calcinatum in albo et uocatur zamibl in capitulo plumbi
calcis partes uitri partem unam misceantur simul per
minima et imbibantur cum aqua clarissima fortis
in mortario marmoreo ad modum bacini uel unguenti
desiccentur uel pulverizentur et sublimentur et ponantur
in crucibulo fortissimo perforato locato super alio crucibulo

coloratis et lotatis ut mos est: inde funde unam solutibus
et dissoluet et nitrum itaum fac descendere per vel pedes
et quarta vice dissoluet nitrum clarum. funde nitrum
Lunsmulli vel Sandarini et proice in eo quodlibet metalli
ulmeris et fiet aurum. funde nitrum martis vel
amini et proice in eo quodlibet metallum ulmeris et
fiet argentum optimum. vel funde nitrum zenim et
proice in eo quodlibet metallum ulmeris et fiet aurum
optimum et omnia ista sunt experta et probata ab illo
qui vidit et testimonium perhibuit et scimus quia verum
est testimonium eius. qualiter quodlibet nitrum
predictorum dissoluatur in perfectum liquor conuertatur
sic est procedendum accipe nitrum cuiuslibet metalli
ulmeris pulverizatum et pone in lapide solido sub
ignem in fornibus et due cum baculo et permitte fun
bulire et vide utrum ab igne super luminam nitri vel
super [illegible] in loco humido et solue
eum in oleum rubeum. si nitrum fuerit rubeum vel
in album dissolue, clarificatum filtro coniungatur cum
equale pondus sui aque argenti viui rubificato vel
albo: est elementum aque vel aeris extractis ab dicto
argento viuo. nam est argentum viuum rubificatum
in prima rubificatione: et tertia rubificatione in
quibus argenti viui est [illegible] et [illegible] inter
tegulas calidos in [illegible] claude ad mediocrem
ignem et habebis luminam [illegible] si nitrum

fuerit rubeum vel resta lamina similiter fuerit album dissolvens et transformantes de quibus proiice partem unam supra 1000 argenti vivi purgati et loto et calido et de hoc argento vivo de una parte supra 100 cuiuslibet corporis metallorum vulgaris et habebis aurum vel argentum secundum varietatem tincturae medicinae recipe cribrum commixtum duorum planetarum ita fit recipe libras duas calcis mustri est stagni calcinatum saturni libras duas est ramum confectum zezimelil rubificati libras quatuor est ferrum rubificatum ut in capitulis suis est notatum calcis pastae vitri quartam partem omnium fac descendere ut supra dictum est funde istud vitrum crucibulo et in eo fuso proiice ferrum perfusum vel ramum vel plumbum vel stagnum et statim liquescent et mutabuntur in metalli meliorem et venis facere vitrum malleabile accipe calcem mustri est stagnum calcinatum saturni est plumbum confectum zezimil est ferrum rubificatum et de his est ramum ana commixtis pasta vitri quartam est tertia pars omnium simul pulverizentur et bis ingestur et fac descendere ut supra et descendet vitrum pulverizetur subtiliter cum tertia parte vitri sui et istum in corpora cum aqua fortis desicca et pulveriza et iterum fac descendere et sic fiat saepius quater semper in corporando cum tertia pasta vitri quantum est tertia medicina descende et quater vice descendet vitrum metallinum nobile quantum et vide pulverum proiice super 1000 partes suis corali praeparati sicut supra dictum est et habebis vitrum metallorum malleabile

Capitulum de auro et eius natura et multiplici condimento sed antequam
sic aurum purgatum protheno (?) appellatur

deveniamus ad naturam cuius est quedam generatio vocatur a

Latinos sol. per arabos xemum. per grecos febus per indos bilil. per

hebreos anima. per caldeos probonidam. per egiptios [illegible] sed

quia sophisticatur [illegible] purgatur sic videlicet de eo laminas

ad modum unguis cum hoc fulcere: recipe salis comunis prep=

=arato partes duas pulveris lapidis rubei in ripis fluminum

reperti vel in litore maris partem unam pulverizentur

et cribro ingerentur et per minima misceantur et fac primum

[illegible] in medio vapore super tripodem. 24 horis et imple=

=atur cum carbonibus ardentibus et cum minuentur superadde

carbones: quo refrigidato aperi crucibulum et invenies aurum

ab omni extranea re purgatum quod in libro isto probonidam

appellatur: Modo calcinandi recipe amalgama factam de ma=

=teria probonidam limatura silicet unciam unam et semis cum

argento vivo purgato: lavata et desicata et pulverizata

uncias duas et semis quibus mixtis et in crucibulis clau=

=dantur inter duos carbones [illegible] luto sigillatis et ponantur

per diem ignem magnum [illegible] philosophico: quo refrigidato

aperi et invenies lapidem solis [illegible] splendidissimum

qui lapis angelus glorious philosophus nominatur: cuius splendore

oculi videre non sustinentur [illegible] obscurata [illegible] per=

=[illegible] facto de pasta vitri: et de Zeymalil est plumbum calcinatu=

=m in albo et in capitulo est [illegible] plumbi: [illegible]

[illegible] prestabit lumen: de quo lapide et cum quo compo=

=nuntur magnum et [illegible] clavis et est unum breve [illegible]

magisterium de secretis secretorum quod est [illegible] istius [illegible]=

=tie revelatum: recipe de predicta lapide drag. 15 pasta vitri

drag. sex fac subtiliter pulverizate omnia et in corpora ponuntur

Corpore et funde ipsum et mitte in vase fictili fortissimo bene clauso vas sit semiplenum et pone in furno calcinationis et da ignem bonum die integro et invenies ipsum factum vitrum rubeum valde plurum funde ipsum cum equale pondum sui alicuius salis pre=parati pluribus et lotionibus comminutum naturali pulveriorem et vitreosiorem pulveriza ipsum et salva cum aqua salata vel maris postea cum aqua dulci desica et pulveriza deinde accipe arsenici citrini foliati partem unam vitri predicti ij postea mi=sce et tere simul utrumque pone lignum et sublima a princi=pio cum fortissimo igne toties quousque totum vitrum ascendat cum arsenico quod erit factum vitriolis vicibus quarta vice sublima cum lenissimo igne ut separet vitri ab arsenico arsenicum ascendet et vitrum remanebit in fundo cucurbite sicut pulvis aereus et est penetrativum et tingit ramum stagnum plumbum et argentum in aurum preciosissimum una pars supra decem et si non fecerit sublima toties vicibus quousque fundatur ut plumbum et tunc faciet effectum suum: tunc accipe predictum pulverem et pone cum salnitro refinato. ut cum sale vitri separato super ignem in vase et due cum baculo et permitte parum bullire deinde tolle ab igne et induratum pulveriza et pone super laminam vitri vel supra marmoram et amorem super arenam in loco humido et solvetur in oleum citrinum valde pulcrum et preciosum distillatum filtro: et iungatur cum tantundem argenti vivi rubeficatum in pratica rubificatione ut in capitulo argenti vivi est dictatum et coagula in lapillos

diafanos lucidos natos [illegible] subtiles de lumine candele de
quibus pone partem unam supra mille argenti uiui purgato
et calido: de quo pone partem unam supra centum
cuiuslibet corporis imperfecti excepto ferro et saturnio et habebis
aurum minerale melius
aurum sic preparatum ad aliud anima glorificata
2: Alio modo preparatur sic in quatuor partibus aque distillata
alambico educatis partibus nitri romani: et una parte
salnitri et alia parte salis nitri dissolue partem unam protheo-
tam amalgamato cum argento uiuo in dicta aqua forte
in uasum calcinatibus argentum uiuum dissolutum a protheo-
tam calcinato et paream cum lentissimo igne separa
aquam fortem argenti uiuo et ipsius augmentetur ignis
et argento uiuo rubificabitur: rubificato iterum dissolue ipsa
in aqua que ab ipso emanata est et iterum parum fortissimo
obturato seruetur: protheotam sic calcinatam idoneum uel
in [illegible] ferri manu[illegible] et ponatur ad ignem quousque eius
per pausa ardentissime rubescat: abstrahatur [illegible] et pulu-
erizetur subtiliter et dissoluatur in quatuor partibus aque ab-
stracte per lambicum educatis partibus salnitri et una parte
salnitri: accipe de protheotam dissoluto partem unam et
de argento uiuo dissoluto partes tres misceantur simul
in urinali cum alia parte aque facta de sale nitri et de plumbo
calcinato in albo ut capitulo plumbi est [illegible] et [illegible]
[illegible]: separetur aqua fortis per alambicum cum lentissimo
igne et separata fortificetur ignis et materia rubificabitur
in fundo urinalis et cum argento uiuo coniungentur insepara-
biliter: refrigerata materia pulverizetur et dissoluatur in quatuor

partibus aquae ardentis per alambicum vitrosi romani. et a balnitro
et exalte vitri separatur: dissoluta materia clarificatur et evapora-
-etur aqua per alambicum usque ad sui medietatem deinde ponatur
in loco frigido aliquibus diebus pro certo ibi congregabuntur lapilli
rubei ad modum rubini valde clari: deinde separetur aqua
et evaporetur sicut prius et ponatur in loco frigido et habebis
similes lapillos: hoc fiat donec tota materia convertatur in
lapides rubicundos lucidos ad lumen candele resplendentes mundo
quia aurum sic preparatum vocatur anima glorificata. ——

3.us Alio modo calcinatur sol accipe aurum foliatum sicut ponitur in
medicinis [illegible] quatuor: mellis purissimi electi libras sex
misceantur simul [illegible] in vitro sigillato et ponatur
in fimo equi calido vel ad ignem lentum quinque diebus: abstracta
materia cum aqua clarissima calida facta sic distillatur sicut
debet et melle dissoluto invenies aurum in fundo vasis quasi cal-
=cinatum: tunc dissolvetur in quatuor partibus aque vite rectificata
septies et habebis ipsum dissolutum in aurum potabile quod valet
ad multas operationes: evaporetur aqua super cineres calidos et
habebis calcem auri pro uno de lapidibus animalibus: de modo dissolu-
=tione sic recipe ad unam partem dicti auri septem partes aque
vite accipe et pone in vase vitreo et solve et distilla filtro in
vase puro ad lentum ignem evapora aquam per alambicum
desicca feces et iterum pulveriza et in aqua ab ipsis evacuata
dissolvatur filtro distilla balneo marie mediante et hoc fiat ter
quinta vero vice pone aurum dissolutum in fimo equi viginti
diebus: deinde destilla per alambicum balneo marie mediante et
recipe aquam ardentem quam [illegible] [signaveris?] quia semper fiat
signum aque ardentis et cum signum desparuerit muta recipiente

et aquam primam ardens diligentissime custodiatur et continua
ignem quousque tota prima aqua fuerit destillata reserventur diligentissi-
-me: et cum predicta aqua ardenti reservata feces disolvatur
filtro clarificatis 20 diebus inmictur in fimo et super deinde
pone ad distillandum in balneo predicto et recipe aquam arden-
-tem cum odor assumerit mutari recipientem et recipe aquam
quousque nihil distillabit aquam istam cum prima aqua misceas
et rectifica eam septies semper balneo mariae mediante et
habebis aquam limpidam completam: et reserva feces dili-
-genter quoniam in ipsis est elementum ignis et terre quas
feces in predictis septies distilationibus deinde recipe feces
predictas quas extraxisti et rectifica ipsas sic terre ipsas feces
optime super marmore et imbibe ipsas cum aqua sua
ardenta et desicca et hoc fiat septies septies sepissime desicca-
-ndo imbibendo ad solem vel ad ignem calcinationis cum mediante
igne quousque rubei sint vel alterius coloris: tunc reserva eos
deligenter Coniungamus ergo modo Domine predicta elementa
et lapidem nostrum philosophicum mineralem. Componamus
recipe partem unam terre predicte et imbibe eam cum aqua
vel rectifica ut supra est distilata tamdiu terendo optime
super marmore et ad solem assando vel ad lentum ignem
quousque inspissetur et veniet sicut cera in molicie et humidi-
-tate de qua pone partem unam super 1000 argenti vivi
purgato et loto: et dedito argento vivo mediante pone par-
-tem unam supra 1000 cuiuscumque corporis et habebis aurum minerali melior
quia pulvis iste vegetabilis dicitur
1° Alio modo calcinatur sic recipe amalgamam factam de una parte est
aurum prottionatam et tribus argenti vivi partem unam solforis
citrini exaltati pulverizatis misceantur simul et ponantur in

grogiolo ferri ignita et statim deprimetur et angelus mundus cum claritate sua illuminabit et transformabit totum Corpus solifitum et reddet cum sero melliem vestigium apparebit tolle ab igne et pulueriza subtiliter et pone in grogiolo predicto ad ignem magnum volvendo continue cum virga ferri et stet ibi donec istud grogiolum sit igniteus: separa ab igne et pulueriza et inuenies aurum subtilissime pulverizatum quantitatem cum amalgamia ponderamento resecuerit quando recipe Deinde dragmas quindecim: et plumbum cui lauatum in albo et ad-=plum et in capitulo plumbi: postea vitri dragmas sex: foris vegetabilis dragmas duas et aurum calcinatum ressuma et totatum bene in corpore omnia subtiliter in uno Corpore et sic funde semel et extingue in amore puluere deinde funde ipsum et mitte in vase fictili fortissimo bene cluso: vas sit semi plenum et pone in furno calcinationis et da ignem bonum die integro et inuenies ipsum factum vitrum rubeum instar puluerum funde ipsum cum equale pondere sui alcalinis salis preparati fusibili et habebis carbun-=culum naturam pulcriorem et vitreositatem pulueriza ipsum et laua cum aqua salata ut navis postea cum aqua dulci desicca et pulueriza deinde recipe citrini arsenici foliati partem unam vitri predicti partem alia misce et tere simul utrumque sine liquore et sublima a principio cum fortissimo: igne bis quousque totum vitrum ascendat cum arsenico vel factum metrilus rubeus quarta vero vice sublima cum lentissimo igne ut separet vitrum ab arsenico arsenicum ascendet et vitrum remanebit

infundo amalgama sicut pulvis aureus et est penetrabilius et
tingit panni stagnum: plumbi purgati. et argento in auri
preciosum una pars supra decem et si non faceret sublima
ipsum cum predicto arsenico bis ter quousque fundatur ut plum-
bi et tunc faciet effectum suum: tunc recipe predictum
pulverem et pone in vitro refinato vel in gallo vitri
invitriato super igne et dac cum baculo ferri et permitte
paulum bullire deinde tolle ab igne et induratam
pulveriza et pone super laminam vitri vel super mar-
morem ... super arenam in loco humido et dissol-
vitur in oleum citrinum valde pulcru et preciosissimum dista-
-bitur filtro et iungatur cum tantundem argenti vivi
sublimati in prima rubificatione in capitulo argenti
vivi et nota: et congela in lapides diaphanos
rubinos valde pulcros fusibiles ad lumen candele de
quibus pone partem unam supra mille argenti vivi
purgati albi et nitidi de quo pone partem unam
supra 100 partem cuiuslibet corporis metallici excepto valde
et sandanico et habebis aurum minerali melius—
virtute lapidum proiectionis philosophorum optime preparatum
5. Alio modo calcinatur sic recipe amalgama factam de ℥ i
limature probatum est aurum: et ℥ iii argenti vivi
purgati dealbata delicata et pulverizata: comisce super mar-
morem cum sulfure vivo ℥ 2 ligna fac sulfure in vase
vitriato et liquefacto pone vitrus ℥ i salis albi separati
et mox commiscentur ... ... tolle ab igne:
postea pone totum super marmorem et pulveriza et

misce cum pulvere predicte amalgama subtilissime: quibus bene commistis ponantur in ovo vitri fortissimo tribus tunicas luto quercitatis (?) munitato quibus desiccatis pone in medio olle plene sulfuris preci bene pulverizati et compressi clausa olla et luto obturata et desiccata ponatur in medio alterius olle plene calcis vive bene compresse et pulverizate cooperta taliter cum luto desiccata et desiccata ponatur insimul ad ignem calcinationis g. diebus refrigerata et aperta illud quod invenies pulveri in ovo diligenter pulverizetur et dissolvatur cum quatuor partibus aque ebsoluteque per alanbicum ... [illegible] vitrioli romani vitrificatiore ... ut mos est ... aqua per alanbico iterum dissolvatur in simili aqua recenti et hoc fiat ter cum tribus aquis novis: tunc ponatur in ... pulverem ... igni 22 diebus et ibi rectificabitur et habebis viride salviedam pro ... philosophorum optime preparatam quod diligentissime serbatis in vase parvo cum simplici ... firmissime obturato.

6.º Alio modo calcinatur quod xenim appellatur sic recipe predicte amalgame quartum unius et mitte in grigiolo ferri ... super ignem infunde de super salis albi separati ... miscendo cum virga ferri paulatim tamen infundendo quamvis ... at salem ... ex loto et tunc habebis aurum optime calcinatum quod xenim appellatur

7.º aurum sic calcinatum vocatur ...
Alio modo calcinatur sic fac amalgama de ... parte ... est aurum ... ut in capitulo auri est notata: et ... argenti vivi purgati: que bene abluta et desiccata

incorporetur cum sulphure vitrioli romani separato cum
urina hominis et rubificato ut in capitulo atramentis est
relatum: quantum est argentum vivum sit vitriolum et
confice cum aceto lambicato donec argentum vivum dispareat:
sicca et sublima ab eis argentum vivum et habebis substantiam
in aurum optime sublimatam accipe de predicto auro calcinato
dragmas .10. [illegible] vitri dragmas .4. incorpora omnia
simul conficiatur sic funde semel et extingue in aceto pulveriza
deinde ipsum et mitte in vase fictili fortissime luto munien-
-dis clauso vas sit semiplenum et pone in furno calcinationis
et da ignem bonum die integro et invenies ipsum factum vitrum
rubeum contra pulverizatum funde ipsum cum aequali ponderis sui
alcalinis salis preparati fusibilis et habebis carbunculum naturalem
splendidissimum et rubicundissimum pulveriza ipsum et lava cum aqua
salsa vel maris: postea cum aqua dulci dessicca et pulveri-
-za [illegible] recipe arsenici citrini foliati partem unam nitri
preparati partem aliam misce et tere simul utrumque sine
liquore et sublima a principio cum subtilissimo igne [illegible] vices
quousque totum nitrum ascendat cum arsenico quod erit factum
in [illegible] vicibus quasi [illegible] vice vero sublima cum lentissimo
igne ut separet nitrum ab arsenico arsenicum ascendet
et nitrum remanebit in fundo [illegible] sicut pulvis auri
ut est penetrativus et tingit ramum(?); stagnum: plumbum;
et argentum in aurum preciosissimum vero pars supra dece-
et si non faceret sublima ipsum cum predicto arsenico
tries(?) quousque fundatur ut plumbum et tunc faciet effectum suum
tunc accipe predictum pulverem et pone in scutello(?) repleto

ferro sufficiente ignitis et duc cum baculo et permitte parum bullire dein-
-de tolle ab igne et induratum pulveriza et pone supra laminam
vitri vel supra mortarium marmoreum super arenam in loco
humido et liquefactum in oleum citrinum valde pulcrum et precisè
distilletur filtro et misceatur cum tantundem argenti vivi
rectificati in propria rectificatione et dilatum et in propria rectifi-
ficatione in capitulo argenti vivi et coagula in lapillos
diaphanos lucidos valde pulcros fusibiles ad lumen candele
de quibus pone partem unam supra mille argenti vivi
calidi et purgati de quo argento vivo pone partem unam
supra centum cuiuslibet corporis pulveris excepto ferro et
sandanico et habebis aurum minerali melius est enim
filia probata et aspecta multotiens

aurum sic calcinatum bibil appellatur
8. Alio modo calcinatur sic recipe frondes et aurum linean-
-tum et de eo fac laminas tenues ad modum unguis deinde sol-
-vatur plumbum in vase quod superius habeat modicum foramen
quasi ad quantitatem folij auri et super ponatur folia auri
ita quod recipiat fumum plumbi fusi: et postea vertatur ab alia
parte ut recipiat fumum et non abiqualiter factum fuerit aurum
poterit tolli et in pulverem redigi tunc recipe de eo subti-
-lissime pulverizato partem unam et equale pondus eius de
arsenico sublimato rubeo et pulverizentur simul per minima
misceantur et sublimentur cum tantundem salis communis
preparati vel ter vel quater arsenicum reservetur ad partem
et cum aqua calida separetur sal sedo ab auro: aurum desiccetur
et pulverizetur et reservetur

aurum sic calcinatum vocatur rex dividetus
9. Alio modo calcinatur sic recipe aquam salis clarissimam et frigidam

centies in ea plumbum sepe vel tociens quousq nigrum fiunt et
laminas auri subtilissimas ignitas extinguantur in predicta aqua
totiens quousq possint pulverizari et pulverizatis resoluatur quia
~~aurum sic calcinatum vocatur rex dubledabis~~
auru sic calcinatum vocatur Rex dilacerabus
·10· ~~Ad [illegible]~~ calcinatum sic recipe aquam claram et pone in ea
almarcet tritam et habeat a lignositate postea calefac auri folia
et multotiens in ea extingue donec leviter pulverizentur
pulvis iste quoniam etiam Rex dilucrativus in hoc libro vocatur
Capitulum de argento et eius natura et multiplici condimento
sed integram ad naturam eius reuertamus est secundum
quod argentum vocatur per Latinos luna per arabes camar:
per grecos diana: per hebreos labana: per indos [illegible] per
ethiopes zabiz: per caldeos [illegible]: argentum de mineria
affinetur sic recipe mineriam argenteam et pista ad modum
cineris laua cum aqua et desicca deinde fac unum fornelum
de luto discretionis desiccato et duro funde ibidem duas partes
plumbi cum magnis carbonibus et infunde super carbones unam
partem viele minerie et suffla cum follibus et mineria descen-
det ad fundum cum plumbo commixto et fiet quoddam genus
plumbinum: tunc recipe duas partes cineris bene cocte et desiccate
et unam partem arsenice flammarum minute et fac cinericium
vel capellam secundum quantitatem minerie et coque cum magnis
carbonibus et recoque usq sit bene rubeum: tunc pone super dictos
carbones dictum genus plumbinum taliter quod cadat in
cinericium et pone de super magnos carbones et grossa ligna
quasi secundum quantitatem cinericij: tunc dimitte bene
[illegible] cum [illegible] est [illegible] cum sufflello sufflando et

hoc sublima quousque argentum vivum in cemento remaneat purum
et ab omni re purgatum et si non est bene affinatum fac alium cementum
argenti sic dicitur calcinatum vocatur [illegible]
i Aliter modo preparatur sic recipe de argento purgato per cementum
et fac folia ad modum unguis et cementa in grigiolo ferri cum
salis communis pulverizati et separati et sanguinis draconis
clauso grigiolum [illegible] quia cito fundatur [illegible] salis deinde
pone in furno [illegible] per diem naturalem et postea abstrahe
calce Lune cum minimo fermento deinde sublimabis cum
mediate sue arsenicum optime sublimati deinde recipe dragme
ii de dicto argento calcinato [illegible] dragme iiii fac sublima-
re omnia et in corpore in uno corpore funde semel
et extingue in [illegible] pulvere deinde funde ipsa mitte
in vase [illegible] fortissimo luto clauso vas sit semiplenum et
pone in furno calcinationis et da ignem [illegible] die [illegible] et
invenies ipsum factum citrinum rubeum [illegible] pulveriza
ipsum cum equali pondere sui [illegible] salis preparati subti-
lis et [illegible] [illegible] [illegible] pulverizati
pulveriza ipsum et [illegible] cum aqua salata vel maris postea
cum aqua dulci desicca et pulveriza deinde accipe arsenici
citrini [illegible] partem unam [illegible] predicti partem aliam
misce et [illegible] simul utrumque sine liquore et sublima a prin-
cipio cum fortissimo igne [illegible] quousque [illegible] [illegible] ascendat
cum arsenico quod erit factum [illegible] [illegible] quarta vero
vice sublima cum lentissimo igne ut separet [illegible] ab arse-
nico arsenicum ascendat et [illegible] remanebit [illegible] cum-
[illegible] sicut pulvis aureus et est penetrativus et [illegible] [illegible]
stagnum plumbum et argentum in aurum preciosissimum
una pars supra decem et [illegible] facere sublima ipsum cum

predicto arsenico toties quousque fundatur et plumbum et bene faciat
effectum suum: tunc recipe predictum pulverem et pone in salnitro
fuso super igne in crogiolo et duc cum baculo et permitte parum
bullire deinde tolle ab igne et rubicundum pulveriza et pone super
laminam vitri vel mortalem marmoream super arenam in loco
humido et solvetur in oleum citrinum valde pulcrum et preciosum
destilla per filtro et impastetur cum tantundem argenti vivi sub-
limato in oleo vitri ut in capitulo argenti vivi est notatum et
congelat in lapides diaphanos hyacinthos valde pulcros subtiles
ad lumen candele de quibus pone partem unam super 1000
mille argenti vivi calidi et fumantis de quo pone partem unam
supra centum cuiuslibet corporis volueris excepto ferro et stagno
et habebis aurum minerali melius et hoc est arcana filia multis vicibus experta et probata
argento sic elexir: calcinato utatur hoc modo
2° Alio modo preparatur sic recipe 2 unc. est plumbum calcinatum in
albo ut in capitulo plumbi est notatum dragmas quindecim: pasta
vitri drag. sex argenti calcinati dragmas decem ut supra est calcina-
tum ex primo elexire de argento composito: fac subtiliter omnia
ut in corpora in uno corpore: funde et extingue in urore pul-
vere deinde funde ipsum et mitte in vitro sit vero plenum
claus[ura] lutato et pone in furno calcinationis et da ignem bonum
per diem et noctem vel mensem ipsum facta vitrum rubeum funde ipsum
cum equale pondere sui aluminis salis preparati et subtiliter pulve-
riza ipsum et lava cum aqua salsa vel maris postea cum
aqua dulci desicca et pulveriza deinde recipe arsenici citrini sublimati
partem unam vitri predicti partem aliam misceat bene simul utrumque sine
liquore et sublima a principio cum fortissimo igne toties quousque totum
vitrum ascendat cum arsenico quod erit factum in vicibus nimirum quarta
vero vice sublima cum fortissimo igne ut separet vitrum ab arsenico

arsenicum ascendat et ultra remanebit inferiori conuersa sicut puluis
aureus et est perueratius et erigit ramum: stagnum: plumbum et argentum
in aurum preciosissimum una pars supra decem et si non fuerit sub=
tilis ipsum cum predicto arsenico [illegible] [illegible] et plumbum
et tunc faciet effectum sicut tunc recipe predictum puluerem
et pone in sublimatorio [illegible] [illegible] in [illegible] et duc cum
salute et [illegible] [illegible] tunc [illegible] deinde sale ab igne et [illegible]
pulueriza et pone super laminam nitri vel super [illegible] [illegible]
=[illegible] [illegible] in loco humido et soluetur in oleum [illegible]
valde pulcrum et preciosum distilletur filtro et [illegible] cum tantu=
=dem argenti uiui [illegible] [illegible] nitri ut notatum est in
capitulo argenti uiui: et congela in lapillos diaphanos [illegible]
valde pulcros fusibiles ad lumen candele de quibus pone [illegible]
[illegible] supra mille argenti uiui purgati calidi de quo pone
partem unam supra centum cuiuslibet corporis [illegible] excepto
ferro et [illegible] et habebis aurum [illegible] melius

Diana vocatur

Alio modo preparatur sic recipe laminam argenti foliatam [illegible]
albam cum arsenico sublimato albo et sublimatis [illegible] arse=
=nicum super ipsam et erit optima [illegible] ista est calcinatio
generalis omnium corporum: si cum isto arsenico sublimaveris laminata
rami quater et postea calcina rami [illegible] in [illegible] cum aceto
distillato [illegible] [illegible] sal commune separati alumen [illegible]=
salis nitri: ana ℥.1. [illegible] libras duas aceti et tunc desiccatis [illegible]
cum [illegible] [illegible] ex argento uiuo et [illegible] esse
Diana optima in omni iudicio

Lapis de lapide vegetabile

Alio modo preparatur sic recipe amalgama facta de una parte argenti et
una parte et media argenti uiui purgato aqua lavata
pulverizata [illegible] [illegible] et media [illegible] [illegible] et in [illegible]
[illegible] [illegible] duos [illegible] luto sigillatos et

et ponatur per diem ad ignem rotundum in furno philosophico
quo refrigerato aperi et invenies lapidem lune sublimabilem
splendidissimam qui lapis angelicus [illegible] gloriosus voc-
atur cuius splendorem [illegible] quae sateantur videre. posito
in domo obscura in vase facto de [illegible] et plenum
calcinatum in alto et posita vitri nocte praestabit lumen.
recipe de predicto lapide drachmas quindecim posita vitri
drachmas sex in corpore omnia in uno [illegible] subli-
[illegible] fiatum funde semel et extingue in pulvere [illegible]
deinde funde ipsum et mitte [illegible] fortissimo [illegible]
[illegible] vas sit semiplenum et pone in furno calcina-
tionis et da ignem bonum die integro et invenies ipsum
factum vitri rubeam [illegible] pulverem funde ipsum cum
equale pondus sui [illegible] salis preparati fusibilis et
[illegible] naturali pulverem et [illegible] pulveriza
ipsum et lava cum aqua salata vel maris: postea [illegible]
[illegible] et pulveriza deinde recipe arsenici citrini [illegible]
partem unam vitri predicti partem aliam misce et tere
simul utrumque sine liquore: et sublima [illegible] cum
fortissimo igne [illegible] quousque [illegible] vitri ascendat cum arsenico
quod erit factum vitrum [illegible] sublima cum
fortissimo igne et separabit vitrum ab arsenico ascen-
det et vitrum remanebit in fundo [illegible] sicut pulvis aureus
et est penetrativus et [illegible] stagni: et plumbum in argen-
tum preciosissimum una pars super decem et si non fuerit sublima-
ipsum cum predicto arsenico facies quousque [illegible] plumbum
et tunc faciet effectum suum: tunc recipe predictum pulverem
et pone in salnitro [illegible] vel salis [illegible] in [illegible]

igne et dica cum baculo et permitte parum bullire deinde tolle ab igne
et rideculam pulveriza et pone super laminam vitri vel in scutella
marmorea supra venam in loco humido et solvetur in oleu[m] valde
pulcru[m] et preciosum. distilletur filtro et ungatur cum [illegible]
argento vivo sublimato in septima sublimatione ut notatum
est in capitulo argenti vivi et fragula in capitulo diaphanis
[illegible] valde pulveris subtilis ad lumen candele de quibus
pone [illegible] supra mille argenti vivi purganti
[illegible] in [illegible] de quo pone partem unam
supra [illegible] corpori culveris excepto ferro et
[illegible] et habebis argentum [illegible] et hoc est
[illegible] multotiens expertum et probatum

Luna sic preparata Diana vocabitur
Alio modo calcinatur sic recipe cinnabaris et pone ibi de oleo
communi et in dicto oleo pone argentum limato subtiliter parte
unam: argenti vivi purgato partes tres fac bullire oleu[m]
et misce una vice [illegible] et argento amalgamatur cum arge-
nto vivo quo facta lavata et pulverizata misceantur cu[m]
[illegible] sui pulveris salis albi separati et ponatur ad sumb-
[illegible] spiritus ascendat et argento remanet calcinato
distillatur in [illegible] partibus aque abstracta ab alambicu
[illegible] communi et [illegible] deinde evapora aquam et
[illegible] usque ad medietatem postea projice in aqua sali
communis vel aluminis albi ut hic et statim congelabitur quam
lava cum aqua dulci distillata per alambicum desiccata tere et
in simili aqua dissolve et [illegible] fac ut supra et hoc fiat ter sed [illegible] dissolvi
resecundum

Argentum sic preparatum vocatur [illegible]
Alio modo preparatur sic recipe argentum vivum pone [illegible] et [illegible]

in quatuor partibus aque extracte a nitrale romano: a salnitro
ex salis nitri ana pondus: i... et sanguinis draconis ℥.4. deinde
separa aquam per alambicum et argentum vivum solidatur deinde
distilla eum et fac similiter hoc fiat totiens vicibus et tertia
vice in aquam custoditur: tunc recipe de argento vivo
distillato partes tres aque dicte est argentum solutum
in aqua partem unam misceantur in urinali unum odo
partibus aque facte de pasta nitri et plumbi calcinati in albo
et separat in capitello plumbi et ... tunc se-
parentur aqua fortis per alembicum cum lentissimo igne et se-
parata fortificetur ignis et argentum cum argento vivo subli-
mantur et coagulantur ipsa separabiliter refrigerata materia
pulverizetur et dissolvatur in quatuor partibus similis aque
predicte distillata materia clarificetur et consumetur aqua
per alambicum usque ad sui medietatem. deinde ponatur
in loco frigido et habebis similes lapides flexibiles ad lumen
candele resplendentes unde quia luna sic preparata voca-
tur cornua in isto libro: Argentum sic calcinatum vocatur pulvis
cineris Recipe incalcinanda facta de tribus partibus argenti
vivi: purgati: et una parte argenti calcinati quasi lavata
pulverizata et desiccata: misceantur cum triplo suo salis
communis calcinati et ponatur in vasiculo ferri simplici tegula
cooperto ad magnum ignem quousque ... ... rubes-
cat: tunc abstracta materia separatur sal fido ejus ab ipsa cum
aqua calida dulcissima dissolvitur et pulverizetur
Argentum sic calcinatum vocatur la luna
Alio modo calcinatur sic recipe argentum vivum sublimatum

in septima sublimatione ut dictum est in capitulo argenti
vivi partes duas pulveris lapidis [illegible] partem unam pul=
verisatam subtilissime et misceantur simul cum isto pulv=
ere cinerum laminae argenti de [illegible] fusione in vase vitri fact=
ad modum piscidis simplice bitumine sigillato et leni igni
subtus exponas per tres dies naturales quod nihil de spi=
ritus ascendat et post dies naturales invenies argentum cal=
cinatum subtilem et diaphanum

Alio modo preparatur sic recipe laminarum argenti quantum
volueris et involve cum [illegible] et pone in crisolo et superpone
[illegible] cum [illegible] supra [illegible] donec
totum comburatur et fiat cinis deinde misce cum sale [illegible]
communi et pone cum in fornacula in crisolo et fiet [illegible] de=
de misce cum sale [illegible] communi et fiat albius de mundum
[illegible] item reponatur [illegible] magna et sale et
liquatur cum eo lamina argenti et jaceat in fornacula
per unam vel diem et abluatur et mundificetur a sale
et fiet album sicut nix

preparatio [illegible]: [illegible] figura

Alio modo preparatur sic recipe folia de argenti aliquam
partem et arsenicum [illegible] illos in aqua quod [illegible]
[illegible] in quarta parte et misce cum in simul et pone in crisolo
[illegible] et pone in olla et hoc continuare
[illegible]
quatuor horis [illegible]
[illegible]
[illegible] donec illud videbis sicut [illegible] tunc pone illud in
crisolo [illegible] et [illegible] argentum in [illegible]

caramica: bdo: Alio modo preparatur si extingue stagnum lig-
-quefactum 30 vicibus in aqua fontis et ad quamlibet aque libram
aponatur ponciam unam sulfuris vel arsenici tamen argentum
calcinabitur et si denigrabitur lavatur cum aqua et aceto
cum sale et veniet album et habe pulverem ne est necesse
Modus faciendi Mercurio de argento fino accipe ponciam unam argenti
fini calcinato et ponciam unam salis vitri: et ponciam unam
tartaris ~~[illegible]~~ ~~chandidi~~ calcinati: ponciam unam sericam chandidi:
fac omnia subtiliter in mortale et in corpora cum predicto
argento calcinato et sic pone in urinali vitri et super pone
libras unam aque vite rectificate et luta cum os urinale: et
sic pone in fimo equi calido quindecim diebus: deinde pone
urinalem infundo cum recipiente et capelo luta inclusive
ut non respire pone sub ipse testo et fac lambicare
omnia in recipiente postea accipe feces que sunt in-
-fondo urinali fac subtiliter: et itera in predicta aqua vite
et destila ut supra fecisti et sic itera et distila quinque
vicibus et omni vice augmenta igne ne et invenies in fundo
urinalis mercurium facto de argento fino: accipe predicto me-
-rcurio ponciam unam argento vivo sublimato in ea prima
sublimatione ut notatum est in capitulo argenti vivi in-
-corpora omnia in uno corpore et pone ad sublimandum
per octo diebus in vagis [illegible] deinde accipe ponias octo
ramis purgati et funde et sic pone intus ponciam unam predicta
medicina facta subtilissima in mortalle et in corpora fac
bullire paulatim ad ignem deinde pone in mole et habebis argentum bonum
Modus congelandi et fixandi argentum vivum accipe ampullam vitri

et pone intus unciam unam mercurii facti de argento fino et
unciam unam argenti sublimati in secunda sublimatione et
notatam est in capitulo argenti vivi: et uncias unam sulfuris
soluti in vino distillato et sublimato postea fac omnia subli-
-libere in mortale et sic in confectione cum predicto mercurio
in predicta ampulla vitri et sup pone uncias novem olei
tartari et luta sic ampulle non respiret et sic pone ampula
in fimo equi calido quindecim diebus: deinde pone ampulam
ad cineres calidos et aperto igne: et fac desiccare et congelare
deinde pone ampulam in balneo marie vel in fimo et fac
solvere: et desiccare ut supra fecisti: et sic fac ter: tertia
vice recipe uncias quatuor argenti vivi purgati et loti
et pone in crucibolo ad ignem et cum ceperit fumare pone
intus unciam unam istius medicine et in corpora omnia et
cooperi cum carbonibus accensis et fac bullire paulatim deinde
pone in canale ferri cum borace et salnitro refinato et sapone
molle vel nigro et habebis argentum finum ad omnem
iudicium et examen de coppella ________________
Aliter calcinatur sol et reducitur ad pondus unum recipe capsulam
fortem et fac ipsam plenam de alumine rupi vel spanie sepa-
rati et preparati: calcinati optime compresso deinde pone unum
sostrum de limatura argenti purgati et super limaturam pone
soalem glorificatum et plumbum glorificatum: ut in capitulo plum-
-bi est notatum et postea mediate factum in confectione facta de limer-
-bo saciens extracto ab argento vivo et lapidis soal: et plumbum
confectum tunc cooperi ipsum cum predicto alumine eodem modo
quo densato et sic impleatur capsula luto clausa et sigillata
et desiccata ponatur in furno philosophico ut ibi sibi ignem

lentissimum sive ignem augmentando usque ad quartam diem
ita quod in fine ultime hore quarti diei sit ignis fortissimus
et sic a principio usque ad finem predictum proportionaliter a=
=proportione uniformiter difformi sicut est proportio totius
graduum a primo puncto superiori usque ad primum medium
camini in spera recta. Tum capsula aperta invenies clavos
[illegible] concavos in aurum album sed ipsos transire per
cinericium postea per cimentum argenteum sic preparatum
requiritur in duabus cimentationibus in lapidibus auri extendati
ad pondus auri reducere
Aliter preparatur sic dissolve amalgama argenti de duabus
unciis argenti et sex unciis argenti vivi purgati in aqua
distillata a nitriolo romano et salnitro: et salis vitri ana libra
una et in cito dissolvitur pone super cineres calidos et dissolvi
congela ad lentum ignem: postea pone in crucibulo in
medio salis communis separati et pone in pectore una
uncias duas et funde et habebis argentum fixum ad pondus
auri se ibi sustinet cimentum et in omnibus poni potest
loco auri albi et cimentationibus: Aliter preparatur sic
recipe salis communis cum sua humiditate quantum vis
et tere optime inter duos lectos huius pas laterum unum argenti
tenuissime limati seu foliati et sic in vasculo terreo forti
pone et ipsum superius claude sed medicum foramen in medio
dimitte et sic luta in medio ignis mediocris duodecim horas
extrahantur inde lamina quia diminute sunt quantitate
et pondere istud regimen faciat ter cum simili sale lavando
=mundo desiccando et pulverizando sicut novus est quousque
sit farina alba sicut nix et igne non diminuentur amplius

predicto argento calcinato et pone in pecia lini spissa et liga cum filo:
deinde accipe pignula terre vitriata et pone ibi de oleo olive
candide desiccate pone ibi et ligatum argentum in predicto oleo
et fac non tangeat fondo nec latares pignule: et sic pone ad
ignem et fac bullire duodecim horas: deinde accipe predicto argen=
=tum et sublima ter cum sale rubificato ut notatum est
in Capitulo atramentis de rubificatione salis: deinde rubificatur
argentum in colore auri clari: Reducatur in Corpore cum
quarta parte salnitri sulforis: preparatis: et tartaris: et
pinguedine sua: cum borace mixta et habebis aurũ:
per similem modum lamine rami possunt sublimari et
sic terminantur Capitulum de argento et per consequens
cum eo claudunt tota practica et speculativa septem me=
=tallorum deo gratias

Capitulum de animatione amalgamatione seu geminatione
omniũ Corporum metallorum cum argento vivo purgato aurũ
et argentum amalgamantur modo recto sic recipe limature
auri vel argenti partem unam argento vivo purgato
partes 3. vel 4. aut quantum opus requisierit calefac lim=
=aturam in crisolo et argento vivo in alio crisolo et cum
limatura fuerit ignita et argentum vivum calefactum
pone limaturam super argentum vivũ vel argentum vivũ
super limaturam et misce cum virga ferri quousque fiat
unũ Corpus molle ad modum butirĩ et cum sic devenerit
proice in aquã mundã deinde lava cum aceto et sale albo
quousque nihil nigredinis: inde exeat deinde cum aqua
salata vel maris ultimo cũ aqua dulci postea desica et serva.—
Plumbum et stagnũ animatur sic accipe vel recipe predictorum

partem unam ſunt purgati ut in Capitulo plumbi est notatū

et argentum vivum bene purgatum ut in Capitulo ~~plumbi~~

argenti vivi est notatum quantum de [illegible] sive stagni

vel plumbi igne bene purgato et una misce cum eo argento

vivo predicto bene purgatum postea lava sicca et serva ut

superius est expositum

Ramum: ferrum: et sardanicum (?) geminantur sic cum magno

labore recipe cuius istorum purgati ut in Capitulo eorum est notatum

partem unā argentum vivum purgatum quantum de [illegible]

et pone illum in mortario lapideo cum tantumdem salis albi

et da sibi ~~bibere~~ partem aque vel aceti et reduce bene in

massa ipsius argenti vivi tandiu quousque fiat unum corpus

quod dicitur amalgama laventur et reserventur ut de alijs dictum est

elexir de lapide minerali et animali

Capitulum de perfecta lavatione et calcinatione corporis animati vel

geminati quod dicitur amalgama: recipe partem unā amalga=

=ma ablute desiccate ut supra dicitur et pulverizetur cum duabus

partibus sulforis vel salnitri separato albi pulverizato et purgato

et proice illum in grisiolo ferri ignito et statim videbis et au=

=dies [illegible] et sua claritate illuminabit [illegible] tamen eius

defectione tolle et terre cum [illegible] sui salis nitri [illegible]

et [illegible] [illegible] capillorum vel [illegible]

Concludes illum inter duos grisiolos et sigilla [illegible] [illegible]

[illegible] et pone ad ignem in furnello Magisterij per diem

quo refrigerato extrahe et aperi et invenies pilam rotondam

vel solidā absque quantitate tamen amalgamae [illegible]

iterum tere cum predicto sale et pone ut prius ad ignem et

inde veniant pille [illegible] [illegible] et sic fiat ter vel quatuor

ultima vice invenies gillam terram albissimam sicut nix quam tere
diligenter et lava et sicca et repone: hanc pauci noverunt etiam ibi:
ista est una clavis huius artis in omnibus operationibus mineralis-
=libus et particularibus libri huius: accipe predicta amalgama et fac
subtilis in scutella et sic pone in ampula vitri que habet collo
longo: et de super pone aqua vite retificata sunt quatuor partes
aque vite: et una de dicta amalgama: et sigila hos ampule
lenitur cum lambuchi: et sic pone in latere furni super lamina
furni et pone sub carbonibus accensis et fac ignem lentum per
octo diebus vel plus et de tribus in tribus horis aperi hos ampule
et pone intus virga ligni et remisca gaiga et move et commisce
in corpore in eius corpore paulatim deinde accipe ampulam
et pone intus aque vite retificata: et una parte sit amalga-
=me et sex partibus aque vite retificata et luta hos eius
et sic pone in fimo equi calido quindecim ;15; diebus: et de quinque
in quinque diebus muta locum ampulam in predicto fimo
equi: deinde accipe ampulam et pone in balneo marie cum
suo capelo et recipiente lutatis cum vitrum et fac distillare
aqua vite: et quando plus non distillabitur aqua vite: muta
recipientem et fac distillare omnia in recipiente: deinde
accipe recipientem et luta hos eius et sic pone in fimo equi
;15; diebus et de quinque in quinque diebus muta locum reci-
=piente in predicto fimo inde abstrahatur et pone in bal-
=neo marie et distila sufficit feces deligenter reserva
aquam non etiam quam supra aquas distillasti septies distila
semper feces quas faciet cum aliis reponendi: et sic habebis
aquam splendidam que dicitur comune * Mercurii philosophorum

ab omnibus philosophis conditam ab omnibus suis superflui=
=tatibus depuratam carissimam et preciosam custodias eam sapi=
=enter in ampulla firmiter obturata: tunc recipe omnes feces
residuas et tere subtiliter in marmore ad solem imbibendo
cum predicta aqua vite et desiccando terendo et imbibendo
solem desiccando et hoc fiat sepe sepius sepissime illas reite=
=rando imbibitiones et contritiones desiccationes quousque nigredo
et omnes superfluitates de istis fecibus expulsa fuerit quod
cognosces tunc quando rubee vel citrine fuerint reperte: tunc
recipe predictas feces et pone ad dissolvendum in balneo
Marie vel cum aqua vite in fimo equi in cucurbita est totali
cum aqua vite rectificata: et pone partem unam de predi=
ctis fecibus: et partes septem predicte aque vite et cum fue=
=rint dissolute distilla per filtrum et si remanserit aliqua pars de=
fecibus indissoluta notabilis tamen cum simili aqua vite ponatur
in balneo marie vel in fimo equi et ita fiat quousque fuerint
omnino dissolute: tunc ponatur in cucurbita ad destillandum
in balneo marie alambico super posito cum suo recipiente
lutatis bene iuncturis et recipe istam humiditatem super=
fluam: sed fac taliter quod feces remaneant spisse ut
sapa liquente: tunc depone cucurbitam a balneo marie et
pone eam super caminum que posita est inter lateres firmi=
ter iunctos cribratos et bene compressos et sub pone lentum
ignem obtemperationem cibi et ratione extrahendi extraneam
humiditatem que ibi est de aqua vite et sepe sepius respice
nasum alambici si humor aureus rubeus distillabit quia
si non destillabit continua ignem illum donec destillet

quando humor talis distillabitur muta ampullam cum lutata optime
cum rostro alambici et tunc fortifica ignem et recipe oleum et
sic continua ignem donec totus humor destilletur usque ad feces:
Reserva feces quoniam in ipsis est elementum ignis: predictum
elementum aeris vocaverunt philosophi sulfur philosophorum
quod oleum rectificabis septies per alambicum semper feces quas fe-
cies cum aliis reponendo hoc fiat super cineres tamisatos super lamina
furni: sic ergo habebis elementum aeris sive sulfur coloris auri
depuratum et optime rectificatum scias tamen quod aliquando
venit album sicut nix sed non est nisi: deinde recipe feces quas
extraxisti a sulfure philosophico dicto et rectifica ipsas sic: tere ipsas
feces optime super marmore et imbibe ipsas cum aqua vite et
desicca et fiat sepe sepius sepissime desiccando imbibendo ad
solem vel ad ignem calcinationis cum moderato igne quousque
fiant rubei vel citrini coloris et si fuerint valde rubee erunt optime
rectificate serva eas diligenter quoniam in ipsis continentur
duo elementa scilicet ignis et terra: Coniungamus ergo in dei
nomine predicta elementa et lapidem nostrum philosophicum mine-
rale et animatum et componamus recipe partem unam terre
predicte imbibe eam cum una parte aque est elementum aque,
predicto mercurio qui vero nominatur terendo optime super
marmore ad solem ut dictum est quousque biberit duplum sui de
mercurio supradicto aqua mercurii elementum aque est: iterum
imbibe terram predictam cum una parte sui sulfuris predicti
quod oleum appellatur elementum aeris est: et imbibe ipsam bene
terendo super marmore donec fiat sicut pasta vara vel salsa
currente: deinde pone in ampullam diligenter obturatam et pone
ad putrefaciendum in fimo equi quindecim diebus mutando fimum
et ampullam singulis quinque diebus in predicto fimo equi: tunc recipe

ampullam vitream et Congela similiter ad lentissimum ignem super
cineres Calidos tantum: et scias quod iste lapis congelat argentum
vivum in rigidum bene purgatum. sic ergo facias proiectionem
recipe 100. partes argenti vivi bene purgati et pone in Cru=
=cibulo super ignem et cum inceperit fumare recipe partem unam
istius lapidis benedicti et pone super dictum argentum vivum
Callidum et depuratum et congelabitur et fiet medicina
deinde recipe Unius argenti vivi congelati et proice
super 100. partes argenti vivi ultimo congelato et proice
super 100. partes argenti vivi bene depurati et loti ferme=
=ntis ut dictum est et fiet totum argentum melior quam de
minera in omni judicio et examine et sic habebis lapidem ad argentum
Si vis lapidem ad aurum facere rubeum procede ut dictum est
superius in omnibus et per omnia ut de lapide ad argentum
dictum est excepto quod non pones nisi unam partem terre
et imbibe tantum et toties cum suo sulfure quod apellatur
elementum aeris donec biberit triplum ponderis sui terendo
imbibendo desiccando super marmore ut dictum est postea
imbibe eam cum una parte sui de menstruo quod est elemen=
=tum aque donec fiat ut pasta rara vel currente non
multum spissa tunc pone in ampullam sub fimo equino
15 diebus ad digerendum ut dictum est supra et habebis lapidem
durum rubeum ad aurum: de quo pone partem unam super
100: argenti vivi depurati loti fermentis et erit totum
medicina: iterum pone partem unam de argento vivo Conge=
=lato super 100. partes argenti vivi purgati fermentis depur=
=ati et erit totum medicina: iterum pone partem unam
de argento vivo ultimo Congelato super 100: partes

argento vivo purgato et congelabitur in aurum purissimum
melius illo quod exivit de minera: similis processus est
tenendus in omnibus in albo et rubeo et in omnibus argentis
et aureis marcasitis et habebis similem proiectionem: et
idem modus est servandus in auro calcinato et argento
calcinato et stagno calcinato: et argento vivo sublimato
et calcinato: et in arsenico sublimato et in sulfure albo
sublimato solutis et distillatis et rectificatis cum aqua vitae
rectificata: Modus faciendi predictam aquam vitae recipe de
meliori vino rubeo quod poterit reperiri purissimo
libras 640. et distilla sicut aqua ardens distillatur et
recipe tantum L: 320: iterum istam distilla et R tantum
L: 160: iterum distilla quousque vitreis aptatis alembicis lutatis
cum suis recipientibus et recipe tantum L: 80: iterum distilla
et recipe tantum L: 40: iterum distilla et recipe tantum L: 20:
iterum distilla et recipe tantum libras 10. et habebis aquam arden=
=tem saepius rectificatam a proportione praedictarum diminutionum
ista aqua resolvit talcum calcinatum et omnia metalla calci=
=nata: et omnes alios spiritus in una hora et nulla alia
aqua est generalis nisi ista quae descendit a vite et ideo aqua
vitae rectificata nominatur: ista aqua resolvit vitrum auri: et
vitrum argenti: vitrum ferri: vitrum rami: vitrum stagni: vitrum
talci: vitrum salis: vitrum salgemmis: vitrum salis communis: et
vitrum plumbi: et omnes lapides pretiosi in ea dissolvuntur in una
hora: item claudit et aperit in lapidibus philosophicis extrahendis
elementis et componendis elexiris de metallis: et de argento vivo
ad aurum et argentum ut supra apparet in suis compositionibus est
notatum et hic terminatur capitulum de artificiariis: et explicatio de

Laqua uita con un poco de questi ellementi elli incorporarai insieme
allauerai la faccia e sanissima: et se darai di questi ellementi con
aqua uita abere a chi hauera il male del corpo subito guarira
piglia q. i. di questa compositione e q. 8. de argento uiuo
sublimato in setima sublimatione nel capitolo de largento
uiuo he sublimato incorporarai queste due cosse insieme
che sublimarai tante uolte che restano in fondo del uasse e piu
non sublimarano: allora fa fondere q. 8. di rame purgato e pur
q. i. di questa medicina e incorpora cu' il rame e fa bullire al
foco e sara in canale e sara argento bono

Capitulu' de Antimonio et eius natura et de eius calcinatione **clxxvii**
disolutione et in sublimatione in fine eius distilatione retifi=
=catione congelatione et proiectione. sciendu' est in primis
quod Antimoniu' est de genere plumbi et in omnibus modis
habet naturam eius: sunt tres species que diuersimode cognos=
=cuntur: prima eius species calcinatur in uiridem et eo in tali
specie Leo uiridis apellatur. secunda species calcinatur in
albu' puluere et tunc Leo albus nominatur: tertia eius
species calcinatur in rubeu' puluere' et Leo rubeus tunc pro=
=mulgabitur: primus puluis disoluitur in colorem crocei: se=
=cundus in colorem albu': tertius in colorem rubicundu' una cuiusque
modus: et unus finis est in omnibus: primu' antimonium
sic calcinatur recipe de eo magnam quantitatem et fac frusta
quadrata ad modu' taxillor et pone ad calcinandu' in arcola uitri=
=ata in magnis ollis cum luto sigilatis et quoquantur sicut
sola coquitur uel quousque materia uertatur in calce' uiridem
puluerizetur subtilissime et seruetur quia habes Leonem uirid'
optime calcinatum disoluatur sic recipe aceti fortissimum

in magna quantitate per alambicū diligenter distillatū in vitro ut decet Leonem viridem in magnā quantitatem disolue ponendo ad unā partem pulueris Leonis septem partes aceti in uase uitreo et rotua cū manu uel cū spatula lignea tepide et in ueneris distilati Leone; filtro distillatur et in cucurbitis vitreis cum siphii [illegible] sigillatis reseruentur et aliqua pars Leonis remanserit in soluta disoluatur in predicto aceto et filtro distilletur et coniungatur cum aliis aquis superius reseruatis: tunc habebis Leonem disolutū: distillatur sic recipe dictas aquas et pone omnes ad distillandū in cucurbitis in balneo marie applicatis sibi alambicis bene lutatis cum [illegible] ne cucurbite respirent subpone ignē et recipe omnes aquas que distillabuntur caueas tamen ne leo disolutus omnino congeletur in cucurbitis sed quod remaneat liquidus et mollis ut [illegible] [illegible] inde omnes cucurbitas recipe et totum quod est in eis in una cucurbita repone quam bene luta cum suo recipiente alambico et pone in furno inter cineres tamisatas in patella ferrea sicut decet et sub pone lentū ignem propter temperantiā vitri et propter humiditatē extraneā que est in ipso Leone extirpandum et nota quod istud semper fieri debet cum Leone igne cum vero humiditas extranea exierit fortifica ignem paulatim et respicias semper vasum alambicii si fumor rubeus exire incipit et si adhuc exit ignem continua donec exeat. cū autem videris distillare [illegible] muta ampulam quā luta bene cū rostro alambicii et postea fortifica ignē et recipies ab ipso Leone sicut sanguinem [illegible] rubeū continentē in se quatuor elementa multū odorifera et multū fragrantiā serua ipso in bona ampula firmiter obturata quia habes Leonem

optime distillata: Inrumelius sic pone ampullam in fimo equi et
humoris et bene calido quindecim diebus de quinque in quinque
diebus muta locum ad ampullam in predicto fimo ut dissolvantur partes
elementales inde abstrahatur sic pone ipsum in balneo marie
cum suo capite et recipiente lutatis iuncturis et distilla
sufficit vero quod in igne ferveat et recipias aquam et feces
quas in cucurbita invenies diligenter reserva aquam vero
istam quam superius distillati septies distilla semper feces
quas faciet cum aliis reponendo et sic habebis aquam splendidam
que dicitur commune mercurium philosophorum ab omnibus phi=
=losophis conditum ab omnibus suis superfluitatibus depuratam
carissimam et preciosam custodias cum sapientia in ampulla firmiter
obturata: et philosophi istam elementum vocavere elementum
aque: tunc recipe omnes feces reservatas et bene terantur in
marmore ad solem imbibendo desiccando terendo ad solem
cum aceto fortissimo distillato et hoc fiat sepe sepius sepissime
toties reiterando imbibitiones et contriciones desiccationes
quousque nigredo et omnis superfluitas ab eisdem fecibus
expulsa fuerit quod cognoscetur quando rubee vel citrine
fuerint reperte: tunc recipe predictas feces et pone ad
dissolvendum in balneo marie cum bona quantitate aceti for=
=tissimi distillata et cum fuerint dissolute distilla filtro
et si remanserit aliqua pars de fecibus insoluta [illegible]
tamen iterum cum simili aceto ponatur in balneo marie et
ita fiat quousque fuerint omnino dissolute: tunc ponatur in
cucurbita ad distillandum in balneo marie alambico super
posito cum suo recipiente lutatis bene iuncturis et recipe totam
humiditatem [illegible] [illegible] sed fac taliter quod feces rem=
=aneant spisse ut sapa currente tunc depone cucurbitam a balneo

marie et pone eam super patellam ferream inter cineres cribratos et
bene compressos et sub pone lentum ignem ad temperationem vini
et retidine extractam extraneam humiditatem que ibi est deinde
et sepe sepius respice vitrum alembici si humor aureus vel
rubeus distillabit quia si non distillatur continua ignem
illum donec distillabit quando humor talis distillabitur muta
ampullam cum lutatam optime cum vitro alembici et tunc
fortifica ignem et recipe oleum et sic continua ignem donec
totus humor distillabitur usque ad feces reserva feces diligenter
quoniam in ipsis est elementum ignis Leonis: predictum Leonem
rubeum distillatum vocaverunt philosophi sulfur philosophorum:
est elementum aeris quod oleum rectifica tres septies per alembicum
semper feces quas facit cum aliis reponendo hoc fiat super cineres
cribratos super furnum sic ergo habebis elementum aeris bone
sulfur coloris aurei depuratum et optime rectificatum: scias tamen
quod aliquando venit sicut nix sed non est vis: deinde recipe
feces quas extraxisti a sulfure philosophico dicto et rectifica ipsas sic
tere ipsas feces optime super marmore et imbibe ipsas cum aqua
sua rectificata et hoc fiat sepe sepius sepissime desiccando imbibe-
-ndo ad solem vel ad ignem calcinationis cum moderato igne
quousque sint rubei vel citrini coloris et si fuerint unde rebullie-
-runt optime rectificate serva eas diligenter in ipsis continentur
duo elementa scilicet ignis et terra coniungamus ergo in dei nomine
predicta elementa et lapidem nostrum philosophicum mineralem
componimus recipe partem unam terre predicte et imbibe eam
cum una parte aque predicte que mercurii proprio nomi-
-natur est elementum aque terendo optime super marmore ad
solem ut dictum est quousque biberit dupla seu de mercurio supra-
dicto est elementum aque: iterum imbibe terram predictam cum

una parte sui sulfuris predicti quod oleum est elementi aeris et
imbibe ipsa bene terendo super marmore donec fiat sicut salsa
parum liquente. Deinde pone in ampullam diligenter obturata et pone
in fimo equi quindecim diebus mutando fimum singulis quinque
diebus. Tunc recipe ampullam tuam et congela similiter ad
lentissimum ignem super cineres calidos [illegible]: et scias quod iste
lapis congelat argentum vivum in infinitum. Si ergo facias pro-
-iectionem recipe 100 partes argenti vivi bene purgati et pone
in crucibulo super ignem et cum incipit fumare recipe partem
unam istius lapidis benedicti et pone super dictum argentum
vivum calidum et purgatum et congelabitur et fiet totum
medicina. Deinde recipe huius argenti vivi congelati partem
unam proiice super 100 partes argenti vivi purgati et conge-
-labitur et fiet etiam medicina. Tunc recipe partem unam
istius argenti vivi ultimo congelati et proiice super 100 partes
argenti vivi bene purgati et loto fumantis ut dictum est
et fiet totum argentum melius quam de minera in omni
iudicio et examine et sic habebis lapidem. Si vero lapidem
rubeum facere volueris procede ut dictum est superius in
omnibus et per omnia ut de lapide albo dictum est excepto quod
non ponas nisi unam partem terre et imbibe partem et totiens
cum suo sulfure quod est elementum aeris donec biberit
duplum sui ponderis terendo imbibendo desiccando super marmore
ut dictum est. Postea imbibe eam cum una partem sui de
mercurio est elementi aque donec fiat ut salsa parum liquente
non multum spissa: tunc pone in ampullam sub fimo equi 15
diebus ad digerendum ut dictum est et habebis lapidem vivum
rubeum: de quo pone partem unam super 100 partes argenti
vivi depurati fumantis et erit totum medicina. Iterum

pone partem unã de argento vivo Congelato super 100. partes argenti
vivi purgati fermentis depurati et erit totum medicina: iterum pone
partem unã de argento vivo ultimo Congelato super 100. partes argenti
vivi fermentis depurati vel purgati et Congelabitur in aurum pu=
=rissimum melius illo quod extrait de minera similiter procedes et ter=
=cendus in omnibus in Leone albo: et rubeo et in omnibus argentis
et aeris marchasitis et talcis similem proiectionem Item modus
est secundus in auro Calcinato: et argento calcinato: et stagno
calcinato: et argento vivo sublimato et calcinato: et in arsenico
sublimato: sed loco olei pone aquã vite rectificata ut supra est
notatum

Capitulum de Natura plumbi et eius purgatione separatione prepara=
=tione clarificatione multiplici Condimento et associatione: ante quã ad
naturam eius descendamus et dicendum inprimis quod plumbum
vocatur apud latinos saturnus: apud arabes sorab: apud grecos soror: apud hebreos
sabdai apud caldeos vocatur Zalazakan: apud Indos vocatur Bessimbil: apud
ethiopes iacraz: et ideo a pluribus dominus terre nominatur et est
perfectius tinctura quam postquam Recepit Hungiã ea amittit
et albescit argentũ et ipsũ est eius causa et Conficitur ex eo vi=
=trium et cerusa et alia que sunt materia omniũ lapidũ
preciosorum et ex quando ponuntur loco unime Geminis dignis
separata ad lapidem mineralem vegetabilem animalem Com=
=ponendũ: ex eo solo ignis fortitudinis mediante conficitur lapis
Immutabilis qui est primũ fundamentũ et origine omniũ lapidũ
preciosorum et lapis et non lapis maioris philosophiis ad argentũ et
ad aurum operationem producendã: ex ipso etiam plumbo fiunt aque
et cum ipso tenetur argentum vivum et eius aqua conveniens est
ferro quando etiã cum eo miscetur nõ separabitur ab eo et melio=
=rabit: cum ramo Condito vel purgato et habet aliquem concordantiã

cum argento excepto quod ignis fortitudine videatur ab eo purgatur
aurum et argentum non potest associari cum auro nec cum ipso
potest misceri nec ei unquam audeat eius namque assatione est
plumbum calcinat aurum et congelat argentum vivum et fit
cum eo elexir magnum. purgatur sic funde ipsum plumbum decies
qualibet vice extinguendo intra pulveres calcis vive: tum
funde ipsum et proice super ipsum fusum partem salis armoniaci
pulverizati: et partem salnitri pulverizati ante commoto et
separatorum et hoc fiat quater et habebis ipsum album et mundum
et optime purgatum: et si extinguetur in aqua ipsius resolti
dissolvabit: pulverius est plumbi sic purgati dominus
torre appellabitur: separatur sic recipe de eo purgato quantum vis
et funde ipsum et adde sibi quantum vis et funde ipsum quartam partem
argenti vivi. tolle deinde pone in vase et pulveriza et torre
super marmore cum equali pondere salis albi communis separa-
-rati donec sal nigrescat: tunc mundifica ipsum a sapore salis
cum aceto albo fortissimo et iterum torre cum equali pondere
salis albi predicti et fac ut supra et hoc fiat totiens quousque nihil
nigredinis in eo appareat: deinde pulveriza cum equali pondere
predicti salis albi et fac bulire in aceto albo una die et expedidum
nigredo eius et separabitur magis sulphureitate comburente et
inquinatione et tunc cum aqua communi bulliente separatur a sapore
salis: reitera ergo contritiones et bulitiones ut prius donec
invenies plumbum album et mundum et argentum pulveriza
et serva quia pulvis lapidis honoris quantum vis et imbibe tam-
-en cum adipe animalia rusticorum fuso et pone ad fundendum in cristallo
ferri quo facto ponatur in igne conveniente furni reverberationis et
stet ibi quousque corpus evanescat: tunc abstrahatur et fac vitellum

et mundifica criscolum et stercorum hende in predicto furno quo facto
Jungatur eidem tantundem salis albi separati bene triturati et decoquatur
Igne mite cum ferro curvo quousq sit redactu in pulverem album
et limis ita ut nihil nigri in eo appareat quo refrigerato lavetur
a sapore salis quousq nihil salsedinis in eo inveniat sole exsicato
mundo reservetur. plumbu sic preparatus vocatur pulvis bezimilit
Sic confectum vocatur rex glorificatum glorificatio eius plumbi recipe
litargerii pulverizatum et subtilizatum partem unam aceti rectificati
albi lambicati partes septem pone litargiriu in vase terreo vitri-
ato et infunde desuper predictum acetum et volue bene cum manu
per iudicie et litargeriu dissolvatur dimitte residere et distilla filtro et
in ampulla vitrea evapora acetum vitri cineres quousq quatuor
partes aceti fuerint evaporate tunc absconde et distilla filtro in vase
terreo vitreato ponatur vas in loco sicco frigido coperto et sicuti
invenies in fundo vasis lapides cristallinos diaphanos fusibiles ad lume
candele evacua acetum et reserva lapillos et iterum evapora aceti
usq ad medietatem distilla filtro in vase terreo vitreato et ut supra
pone in loco sicco et hoc fiat toties quousq totum litargirium
dissolutu sit conversu in lapillos diaphanos reserventur munde
plumbu sic confectu vocatur rex glorificatum ——
Condimenta eius sunt plurima de quibus conficitur litargiriu
hoc modo recipe libram unam plumbi: et succi herbe vocate lapa-
thium acutum alias Patella ℥.4 cimole ℥.8. teratur cimolea
et in hoc ponatur cum succo predicto deinde fac fossam inte-
rra in qua plumbum fundatur cum carbonibus et cum fusum
fuerit dicta mistura super ipsu plumbum fusu proiciatur et
supra omnia modicum de oleo quasi semi obolum et fient quida
crumule que auferantur cum tenaillis et habebis litargirium
plumbi optime condita reservetur quia Ha Lazaram vocatur ——
Cerusa ipsius ita conficitur Recipe aceti fortissimi et pone in

vitreata et intus pone vasas recentes et desuper ponas lami-
nas plumbi tenuissimas purgato et fac per modum quod non
tangeant acetum olla sigillata ponatur in fimo equi et de-
cem in decem diebus recognosce ollam et vide laminas quia
ibi invenies cerusam ponderosam albam optime conditam

Aliter conficitur cerusa plumbi funde plumbum purgatum vitreo sive
[istud vocatur almaret lumisticu]
parte argenti vivi bene loto et rege ipsum quousque vertatur in lapide
fenoris funde ipsum et extingue vigintis vicibus in aqua salis
albi separabitur ab eo tunc adde sibi tertiam partem argenti
vivi bene loti et purgato et tritura et lava et sicca et adde
eidem in duplo sui salis communis albi preparati et pulveriza
et pone in grigiolo discooperto inter ignem tis inter carbones
ardentes et sufla suaviter quousque argentum vivum eva-
nescat: postea tere et pone in ollam lutata cum luto sa-
pientie et mitte ad ignem calcinationis die integro postea
amove et lava cum aqua bulienti quousque salsedo omnibus
modis fuerit extracta tunc desicca quia proveta calcem vivi
coloris ponderosa et vere disolue eam in aceto albo lambicato
et rectificato: ad septem partes aceti et pone unam partem
calcis in vase lutato hos vasis et sic pone eos in fimo equi
tres dies postea evapora acetum et congela sicut in glorifi-
catione plumbi superius est relatum et pro certo habebis lapi-
llos fusibiles similes talco lumisfico istud vocatur almaret lumisticu

Ad certo ipsius conficitur sic recipe cerusam primam vel secundam vel
[illegible] et misce eam cum modico argento vivo purgato et
pulverizentur simul quousque argentum vivum sit ex toto decapitatum
postea mitte illud in vase luto sapientie optime clauso et mitte illud
ad ignem bene ignitum et stet ibi viginti quatuor horis et invenies rubeum et bonum

Minium rubeum vel citrinum ex cerusa alba hoc modo conficitur include
in olla et vidi pulverem cerusae et pone per diem naturalem ad magnum
ignem et invenies eam rubicundam: si vero eam citrinam

habere potueris imbibe cum cum aceto lambicato tribus vicibus et sicca
ad solem vel ignem inde pone ad ignem in grigolo ferri et reuolue in
uirga ferri et in media hora intus et extra citrinabitur: quod
argentum et ramum optime citrinat et de tali minio aurum oritur valde
pulcrum ut in sequentibus apparebit ——

Camia plumbi est lapis pulcherrimus quod ornatum eius appellatur et
est quaedam bolla subtilissima soli per similis qui fere colligitur
quando plumbum ignis fortitudine soluitur vissimo transuerso hoc ad
solis tincturam et pondus mirabilis attestatur eo quod fixa est
et habet naturam solis in pondere et tinctura et camia solis
comparatur cum ipsa camia solis comparatur rarissime habetur
et ista camia plumbi nullo indiget preparatione ——

Associatio eius cum argento uiuo fit hoc modo recipe plumbum
purgatum ut capitulo plumbi est purgatum quantum
vis funde ipsum et pone super ipsum plus tertiam partem
argenti uiui bene purgati et laua et bene imbibe cum aqua
salis communis sublimati preparati et soluti in aqua et hoc septies
vicibus desiccando pulverizando et imbibendo: postea imbibe
cum aceto lambicato aliis septem vicibus deinde in corpora
vel in cera cum aqua aluminis Iameni preparati et pone
sub fimo equi quinque diebus ipsum enim soluetur in aquam
distilla cum apposito alembico quatuor vicibus et habebis aquam
claram subtilissimam et odoriferam: Iam ergo vniversitatem
est argentum uiuum cum plumbo si etiam potest maritari
cum liquoribus omnia corpora metallorum: et si processus fuerit
ad argentum loco plumbi pone stagnum et soluatur cum sale
communi et destillatur sicut plumbum deinde solue calcinatum subli-
=catum preparatum in urina puerorum et destilla quatuor vicibus postea
recipe unam libram de hac aqua abromeati et misce cum libra

una aque argenti uiui libati cum plumbo ut notatum est in capitulo argenti uiui: et dimitte sub fimo equi tribus diebus postea distilla semel preciosissimam aquam argenti uiui claram rubeam ultrimitatem congela eam ad calorem solis: uel ad igne lentum: probatio huius pulueris hoc est recipe: 7000: unciis rami: plumbi stagni sicut purgati uel argenti et funde et pone de super unciam unam dicti pulueris et in aurum transformabit naturali meliorem hoc asserit Arnaldus summus Alchimista

Capitulum de stagno et eius natura et eius purgatione: separatione preparatione: glorificatione multiplici condimento et associatione sed antequam ad naturam eius deueniamus sciendum est quod stagnum uocatur per latinos iupiter: per arabes mistari: per grecos phaetonta: per hebreos adech: per caldeos nummatar: per indos xifilil per ethiopes pagas: et faciunt ex eo stagno aquam acetam ut tingant cum ea argentum uiuum conuenit cum auro cum ferro: purgatur sicut plumbum et uocatur adech: separatur sicut plumbum uocatur mistari: preparatur sicut plumbum et tunc uocabitur phetonta glorificatio eius recipe stagnum calcinatum et uocatur mistari puluerizetur subtiliter partem unam: aque uite generalis rectificate partes septem pone aquam in uase uitri cum angustis collo et de super predictum stagnum calcinatum et misce cum spatula ligni et fac in omnibus sicut in glorificatione plumbi dictum est quia tunc uocatur nummatar

Associatio eius cum argento uiuo recipe stagnum purgatum uocatur adech et funde et extingue ipsum septies in aqua salis communi preparati et dissoluti in aqua dulci: et hoc libram unam: et libram unam argenti uiui bene loti et purgati gemina eas sicut anima geminatur cum corpore laua desica puluerizza et cum eo pone libram unam argenti uiui sublimato in septima

sublimatione ad argentu in capitulo argenti uiui est notatum. tere[n]do simul cum mortalem quā pone cum materia in loco humido sine putrere et sine uento dissoluendū ignē autem incipiente suscipiendo et omni die septimo: cum pistillo tere fortiter tuam materiam et sic facias quousq totum fuerit dissolutum et si aliqua pars notabilis remanserit insoluta imbibe eam cum aqua ab ista materia fuerit emanata et tere super marmore quousq tota materia dissoluatur. tunc pone totam aquam in urinali et alambicum de super pone ad distillandū in lento igne et destillabitur inde aqua clarissima quam serua et quando cessauerit distillare da ignē fortē ut bene calcinatur quae calcinari debet quod nisi in urinali fu[er]it tincture et infrigidato remoue ab igne et si calx non bene fuerit alba calcinetur iterum reuerberationis qua calcinata et alba imbibatur cum predicta aqua super marmore et pone ut prius in loco humido ad dissoluendū et quando dissolutum fuerit pone in urinali et distilla ut prius et iterum remane calcem et imbibe eam ut prius postea distilla et sic facias quousq totam aquam biberit ut nihil humiditatis omnino in ea remaneat: tunc inuenies laminam cristallinā resplendo urinalis formam et lixam cuius una pars cadit supra .100. partes argenti uiui purgati et nitidi: ista operatio atribuatur a magistro arnaldo de uilla noua qui dicit in summa sua Abstinere quod scimus loquamur et scimus quod testimonium nostrū est uerū: finis capituli de stagno sit Laus Deo —

Capitulū de cupro idest ramū et eius natura et multiplicii condimento: sed ante quam ad eius naturā deueniamus est sciendū quod cuprū uocatur a latinos ramy: a arabos Zora: a arabosos be el: a grecos plos[phoros]: a hebreos noga a caldeos ben hoz: a indos auli: purgatur enim sic ramū recipe lupinos

mundatos acetibus et rogantur eadem quamq dissolvantur:
tum distemperentur in aceto albo stantiato et fac bullire
in ipso aceto aliquotiens: et lamine ignita aliqualiter rami
extinguuntur: deinde recipe cinisorij subtilissime pulveriz=
=ati saponis molis: tartari calcinati albi: simul misce et tribus
vicibus predictas lamineas rami ignitas super illam medecinã
proice et purgabuntur: iterum mollificabuntur aceto cum urina
hominis et sale et aceto et alijs tribus vicibus perũ in ipsa ex=
=tinguuntur et erit purgatum ab omni sua sordicie: tunc
laminentur subtiliter et de predictis laminibus recipe libram unam:
pulveris cinisorij: anabr: pulverizati ana ℥ i. misce simul
cementetur lamine predicte cum predicto pulvere in grigolo
et luta grigolũ non respiret et fundantur et habebis ramũ optime
mundatũ pro qualibet medicina recipienda et sic purgatũ utatur in hoc libro 2om
Ramũ sic purgatũ depra dicitur
2o Aliter purgatur sic recipe salis albi communis preparati: salnitri refinati
refinati pulverizati: gume arabice preparate partem mediam
simul commisceantur et cum isto pulvere cementantur lamine
rami in grigolo lutato undique non respiret: que primo fuerint
ignite et extincte et iterum vicies et ponatur in fornace
ad magnum ignem per diem naturalem deinde invenies ramum
purum sed albũ dum frangibile: teratur subtiliter et lavetur
cum aqua bulienti: et tunc recipe istius rami calcinati
partes 30ta arsenici fixi fundentis: vel argentum vivum
sublimatũ in sexpturna sublimatione in capitulo argenti vivi
est notatum partem unã pulverizentur simul et imbibentur
cum oleometo acetis oliareis ad argento vivo et fiat pasta quae
desiccata fundatur cum salnitro refinato et borace insimul et
proiciatur in canalo et habebis ipsũ optime ab omni sordicie

sica purgati: ramio sic purgati Nigra dicitur

Ramum sic purgatum vocatur braccham

3o. Aliter purgatur sic recipe salnitri refinato: lapidis maris combusti gummi
arabice separate ana ℥ 2: laminatarum rami libram unam et semis extingu=
=antur lamine predicte ignite sepius in sequenti confectione recipe salis
communi albi separati baurache salnitri refinati alumen jameni prepa=
=rati gummi arabice separatorum ana ℥ 4or. Super que proice aceti albi
fortissimi libras trex et semis pone ad solem septem diebus usque
quo aceto tota materia dissolvatur in isto aceto extinguuntur lamine
rami ignite ut dictum est. Postea Cementetur cum pulvere predictorum
lapidum separatorum et ad magnum ignem .12. horis ~~comburantur~~ comb=
=urantur in vase terreo optime lutato non respiret tunc pulverizentur
et laventur sicut decet et siccentur: tunc recipe aluminis plume
salis communi albi ante preparatorum dissolvantur in aceto albo disti=
=llato et cum isto aceto imbibe eadem predictam pulverizando desica=
=ndo imbibendo quousque fiat calx sicca et alba et bene sicca
imbibe cum [illegible] cum aqua salis astracta quinque partibus
Cinerum quercium et sex calcis vive et fac pillam quam desicc=
=ata in [illegible] ponatur in crugiolo sigillato non respiret et
fundatur et proiciatur in canali et habebis ramum optime mund=
=atum et braccham vocatur

Ramum sic purgatum vocatur [illegible]

4o. Aliter purgatur sic recipe plumbi calcinatum ut notatum est
in capitulo plumbi: libram mediam dissolve in aceto fortissimo
lambicato cum quo imbibe libram mediam calcis vive: tribus vicibus
qualibet vice adde libram mediam de calce viva. desicatis et
pulverizatis ponantur in ola luto sigillata ad furnum calcinationis
tribus diebus: tunc dissolvatur tota materia in aceto albo lam=
=bicato dimitte residere et distilla filtro et congela in vase [illegible]
tunc dissolve [illegible] [illegible] et isto sale dissoluto imbibe libram mediam

lapidis lazuli calcinata et exaltata pulverizata modo dicendo imbibendo
quousq totam aquam biberit: de isto arsenico pulverizato recipe
libras duas: Laminarum rami libras duas coementetur cum predicto
pulvere laminas rami in vase lutato non respiret fundantur
et magnum ignem et habebis ramum mundum ab omni sorde
et colorem phosphoros ______

Ex hoc fiat Lac sulfuris albi non urentis
5° Aliter purgatur sic recipe salnitri refinati: vel salem nitri
depurati cum calce viva et fundatur libras tres pulveris
lapidi lazuli exaltati vel calcinati libram unam misceantur simul
et [illegible] et [illegible] vase optime lutato [illegible]
quod dias ponatur in medio [illegible] vel [illegible] luto
sigillata et ponatur in [illegible] vitreariorum dies [illegible]: tunc
extracta materia primo [illegible] dissolvatur in aqua clara et
illud quod remanebit insolubile imbibatur cum eo quod est
[illegible] [illegible] et desiccetur et ponatur in simili larc-
=ere cum simili vase et simili furno et ut prius decoquatur
et postea dissolvatur illud reiterando fiat toties quousq
tota lapidem lazuli fuerit dissoluta et inseparabiliter cum
salnitro commixtam tunc coaguletur ad lentum ignem
quo coagulato fundatur ad fortem ignem et proiciatur super
[illegible] et pulverizetur ad [illegible] [illegible] modo
[illegible] [illegible] et una pars ipsius pulveris purgat mille
partes rami [illegible] cum [illegible] et [illegible] et [illegible] ipsa esse non
ramum in omni examine [illegible] et hoc fiat lac sulfuris
albi non urentis ______

vocatur hec: flos viridis vocatur
I. viride es de ramo sic conficitur viride rami recipe libras duodecim
rami [illegible] et fac ipsum [illegible] quatuor [illegible] cinerum
et fac quod qualibet vice [illegible] duabus libris [illegible] et
[illegible] [illegible] libras rami examinati quod vocatur

sic et laminentur subtiliter et ponantur super vasas vitreas cum aceto
fortissimo cum tartaro in quo sit dissolutum salis armoniaci laminae
non tangant acetum claudas olla pone vasas ponantur in fimo
equino decem diebus tum abrade eum viride generatum in lami-
-nibus vade et iterum pone in fimo et hoc fiat toties quousque la-
-minae fuerint consumptae: hoc viride distemperatur in aceto dis-
-tillato tenendo compositum ad lentum ignem et habebis nobile viride
quod flos viridis appellatur ———

Sanctus Thomas de Aquino in libro suo quod de rami vocatur
2º Aliter conficitur sic recipe laminas rami subtiles madefactas in
aceto et asperge eas de sale armoniaco subtiliter pulverizato et
una super aliam posita in petia terrea in vasculis stringendo
collocabis et subterrandis: tribus diebus in loco tepido humido et stercore
obstructis invenies viride rami generatum collige et renova-
-ndo acetum et sale armoniacum et modum agendi fac toties quo-
-usque laminae fuerint consumptae: si vis separare sal armoniacum
ab eo sublima ipsum vel lava cum aqua fervente et hoc secundum
Sanctum Thomam de Aquino in libro suo ———

quia calx cupri non in ista arte dicitur
3º Aliter fabre fieri et maius recipe laminas rami subtiles et ipsas
limenta liquatas in ipsis sulfure componendo in vase forti eum
ato vel grignolo et fiet optimum in magnis pastas et inde verterum
bene pulveriza quia aliter limature non ista arte dicitur pulveriza cum
subtiliter cum tertia parte sui salis armoniaci separati cum tan-
-tundem aceti distillati et pone in vase vitri modicum amplo
infundo et sub terram in loco aquoso decem diebus vel quindecim
-usque viride fiat viride bonum quod appellatur in isto libro atto
-salino saracenicum ———

et vitriolum arabicum
4º Aliter conficitur sic recipe laminas rami et fac ipsas descendere
de lapide calce calcinate et exaltate et mortario subtiliter terentur

vorando cum aceto distillato in quo sit solutum salis armoniaci
separato ad solem desicca et iterum vora, et hoc fiat totiens quo=
=usque vertatur in pulverem subtilissimum viridem insipidum postea
tunc dissoluatur in aceto distillato vectore lentissimo igne illud
acetum separetur alambico et in fundo vasis remanebit nobi=
=le vitriolum aureum
vocatur hora sic preparatum
1. Rubificatio predictorum viridi fac hoc modo: Recipe de uno viridium
predictorum et pulveriza et pone in olla et olla sit plena vel fere
plena luto sigillata et desiccata et tunc pone in furno calci=
=nationis et ibi per horas 24 ad ignem lentum deinde fortiorem aliis
tribus horis donec olla rubescat et in illo calore stet per viginti
quatuor horis caue tamen ne liquefiat postmodum infrigidari
et aperto et habebis ipsum rubeum sicut sanguis: pone in
aceto fortissimo lavicata et quinquies reiterata a proportione
diminutionis predictis: et habebis melius rubeum sicut sanguis
qui brevita ipsa sicut hoc glorificatum est per [illegible] et habebis
ipsum dia planum [illegible] hoc rubificatum vocatur II figura [illegible]
vocatur hora sic preparatum
quod vocatur pulvis [illegible] rubificati
2. Aliter Cimentorum possunt rubificari recipe laminas [illegible] subtilem=
=[illegible] et Cimenta vel in tabula tere [illegible] cum dicto
pulvere tegula et in fornace [illegible] pone [illegible] spacium
quod tegulis de coquendis est necessarium infrigidato furno invenies
ipsum rubeum sicut sanguis: istud vocatur pulvis [illegible] rubificati Cimentorum
sic rubificatum vocatur [illegible]
3. Aliter rubificatur recipe argentum vivum sublimatum in septima
sublimatione: in capitulo argenti vivi est sublimatum et de uno
viridium ana simul [illegible] tere et sublima ab eo argentum
vivum sublimatum et in fundo vasis remanebit viride rubifi=
=catum iterum sublimationem facies donec fiat rubeum sicut sanguis

et scitote quod de argento vivo sublimato cum eo in bona quantitate
bene educatur ꝑ. Figura latina vocatur venus
istud vocat atramentum geminatum
ꝑ: Aliter notificatur et est nobilior recipe de uno viridorum predictorum et
commisce cum tanto sui argenti vivi sublimati secundum septimam sub-
-limatione in capitulo argenti vivi est sublimatum et bene terendo
assa in vase vitreo igne tamen suavi quod argentum vivum
sublimatum nequeat ascendere et tali regimen tribus diebus natura-
-libus teneatur et fiet totum rubeum ut sanguis
istud ferrum sic calcinatum vocatur marech:
Capitulum de ferro et eius calcinatura et eius multiplici condimento
sed antequam ad naturam descendamus est sciendum quod ferrum
vocatur ꝑ latinos mars: ꝑ arabos marech: ꝑ grecos [illegible]: ꝑ hebreos
madin: ꝑ caldeos sebiaton: ꝑ Indos zeginirl: ꝑ ethiopes cemel: fun-
-ditur [illegible] diversi modo aristotiles in libro perfecti magisterii
fundit eum sic recipe sales armoniaci baurac nitri cristolli
romani alominis iamani separatis ana ℥ 4 ½ super quae ponite
aceti albi fortissimi libras tres et media et pone ad solem vel
ad lentum ignem septem diebus donec in eo tota materia dissolu-
-atur et quanto plus steterit tanto melius erit. in isto aceto
extinguantur laminae ferri tenues multotiens quousque sint
albe sicut argentum deinde limentur subtilissime et recipe
limaturam eiusdem laminarum et lava cum sale et aqua totiens
quousque appareant albe sicut argenti [illegible] et recipe istius
limature partem unam et partem mediam arsenici sublimati
et preparati ana [illegible] quod limatura sit maior pars et arseni-
-cum [illegible] misceantur simul et ponantur in furno calcinat-
-ionis [illegible] horas et fac descendere cum vitro oleo vitro ꝑ
[illegible]: iterum combure ut prius et fac descendere et hoc fiat
totiens quousque descendat album ut argentum: istud ferrum

sic describit vocatur marcati:
vocatur pixis ferri sic purgati

2.° Aliccea fundit cum ferrum sic Recipe oleum commune olivarum clarissimum et bonum et extingue in eo plumbum liquefactum quinquagies vicibus postea filtro distilla et in eo extingue laminas ferri ignitas tenuissimas quinquies vicibus et rediit eas frequentius quamo subtilius poteris deinde fac malgamam de plumbo et argento vivo aqua quo ablutata et desiccata pulveriza et cum predicto pulvere cementa laminas ferri predictas in crucibulo forti et claude cum luto: et cum follibus magnis in fornacula funde et hoc tantum facias quousque fundatur ut argentum: tunc frange eas laminas tenues et cementa eas cum pulvere facto de lapide tuo calcinata et exaltata et salis nitri preparato pote=bilis ana in crucibulo et funde: hoc fiat toties quousque funda=tur ut argentum verum quia sine vocatur prius

3.° Damascenus de argento fundit cum ferro sic recipe folia ferri tenuissima et ignitas et extingue: 40: vicibus in capitello facto de cineribus vitrinis tunc cementa eas cum pulvere mali granati desiccato recentium et mirobalanis ana et clauso crucibulo funde ad magnum ignem hoc fiat ter: tunc funde semel cum arsenico sublimato et argentum sublimatum in 7 sublima=tione fixo fusibili quod vocatur sulfur album philosophorum: et ad unam partem predicti argenti vivi sublimato in septima sublimatione in capitulo argenti vivi est sublimati pone 200 partes ferri sic predicti quoniam transmutabitur in argentum minerali melius

4.° Dominus de [illegible] fundit cum sic recipe limaturam ferri et combure cum quarta parte arsenici rubei vel in tanto

arsenico citrino quantum fuerit liquatum et combustum in
vaso vitreato cum igne forti hoc fiat ter vel quater deinde la=
=vetur cum aqua et desiccetur in una quaque combustione postea
impasta illud cum oleo et commisce cum septima parte nitri
et pone illud in corigolo et funde tamen nitro sit sufficiens
et misceatur cum tanto sui parte argenti albi in una quaque
fusione proiciatur in canali et fiat toties donec fiat
album et molle deinde coniunge illud cum tanto plumbo
purgato quantum ipsum est quia mundificabitur in igne ut argentum
si purgatum curatur statim

5: Sanctus Thomas de Aquino ordinis predicatorum in studio suo
fundit cum sic recipe limaturam ferri puram et lotam et
commisce cum tanto sui de arsenico sublimato albo et parum
borracis et mastices pulverizati et pone in crucibulo et fac
descendere. Itera fusionem super ipsum cum borrace et nitro
decies et habebis ipsum bonum et album ut argentum fac de
ipso laminas tenues quia bene curatur statim ——

6: Aliter fundit cum recipe ferri purum et cum arsenico citrino
contere ablue et desicca et cum nitro et oleo confice et per gri=
=golum fac descendere. Itera fusionem super ipsum cum nitro et oleo
decies inqualiter fusione facta eum cum sequentibus pulveris
recipe pulveris minerie terre sulfurie de turia quae dicitur at=
=ramentum visculum cipri rubeo repertum. salis albi communis pre=
=parati ana confice cum oleo communi correcto in terra et in
canali de ferro proice et fiet album ut argentum et dulce funde
ipsum cum quinque partibus stagni purgati et rectificabit ipsum confla ipsum
cum tanto argento et fiet bonum ——

7: Aliter fundit cum sic recipe laminam ferri candentem et super aspergas

de limatura rami exsiccando super testa cum carbonibus accensis
et ipsa lamina in limatura rami minutissima perforabitur
et ferrum mixtum cum ramo cedit [illegible]: ipsa ergo [illegible]
et cum igne cinericij purga et habebis ferrum dulce clarum et argenteum
8: Advena fundere ad argentum cum ferrum sic ut quidam fabro [illegible] fuit
apertum recipe altera [illegible] quanti vis limatura ferri lim=
=ata subtili et pista optime in mortario ligneo cum pistillo
ligneo cum sale communi albo separato: et alumine [illegible]
separato est minerie terre sulphuris albe, anno: et malleo
lanticato fac solidas in quo lamina ferri subtilissime [illegible]
igniti extinguantur quousque sint albe et argenteum: tum
[illegible] cum arsenico et borace pulverizatis et
[illegible] funde deinde limo subtiliter et recipe de
limatura ipsius ferri libram unam plumbi calcinati in albo
libram unam ut preparatum est in capitulo plumbi et
[illegible] lapidis [illegible]: et pulveris lapidis [illegible] libram
unam est stagni calcinati ut in capitulo stagni est
ostensum misceantur simul et conficiantur cum nitro
vel salnitro et oleo [illegible] et [illegible] pone et luta [illegible]
eius non respiret desiccatis et deinde fundatur decies qualibet
vice extinguendo in aqua salis communis preparati disso=
=luti in aceto albo destillato [illegible] medijs distillati et habebis
quatuor marchas et semis candidissimi argenti sustinens
omne judicium et examen ———
Gisberto Cardinalem brevissime fundit cum sic recipe laminas

ferri subtilissimos et fac ipsos ignire et quando erunt bene rubea pone de sup magnesiam pulverizatam et funde dicit ipse in libro suo quod ista est melior preparatio ad argentum
tenturam ad aurum

Pro Auro preparatur sic et primo pro auro recipe limaturam ferri et lava cum aqua maris vel salata qua desicata pone in calibro rubeo calido fortissimo cum lutato in olla calida torrendo desicando sup mortalem donec ferrum optime rubificetur. tunc pondera ipsum et ad iunge ei equale ponderis sui de arsenico rubificato sub=
2 limato et rubificato ut in capitulo argenti iuncti est dilatum et misce et misceantur cum tanto sale commune albo preparato dissoluto vel sale armoniaco quantum est arsenicum et sublima facies semper eiusdem humiditatem recipiendo quousque tota materia remaneat fixa et fusibilis in fundo urinalis quam pone in loco humido ad dissolvendum dissolutam clarifica filtro et inter liquores calidos in vase vitreo infundo retardo congela et congelabitur in massam lucidam aliqualiter tra=
nsparentem que solis super terram minime reperitur quo=
= niam tingit penetrat et argentum transformat in aurum rubicundum et bonum

Calcinatur sic argentum et reducitur ad pondus auri recipe salis communis cum sua humiditate quantum vis et tere optime et pone inter duos lectos huius fac lectum unum argenti tenuissime limato seu foliato et sic in vase terreo fecit pone et ipsum superius claude sed medium foramen in medio cooperto=
2 rii dimitte et sic cuba in medio ignis medio vel duodecim horis.

extrahantur videlicet quia diminute sunt quantitate et pondere istud regimen et fiat toties cum simili sale lavando desicando et pulverizando sicut notum est quousque sit farina alba sicut nix et igne non diminuatur tunc recipe predicto argento calcinato et pone in pesia [illegible] et liga cum filo et predicta pesia in pignate terre vetriate et non tanget fondi pignate nec latores et de super pone de oleo oliue et imple pignate et sic pone ad ignem per 12 horas fac bullire lenuiter deinde solue pesia et recipe tres sublimationes et pone intus vel in fondo de sale comunis albo preparato et de super predicto argento: et super illo argento pone de ille salle et luta hoc vas non respiret et sic pone ad ignem et fac sublimare toties quousque clarificetur cum de predicto salendo: deinde reducatur in corpore cum quarta sui parte salnitri boraxe: sulfore: tartari: pingue: suri: Vnciam unam de predicto argento: et dragmam unam de predicta medicina et supra est composita in compositione gisbertus Cardinale expressa et sic rubificatum vocatur [illegible]

Sanctus thomas de Aquino Rubificat cum ferrum sic limatura lamina ferri cum sulfure in vase fictili fortissimo et pulverizans illud optime et obtura cum luto et [illegible] pone ad ignem duodecim horas: infrigidato extrahe subtiliter pulverizetur et cum aceto lambicato in vase vitreato collocetur acetum orizoneat modicum et sic ad solem vel ad lentum ignem stare permitte quousque acetum rubescat distilletur filtro et [illegible] ad ignem desiccatur ibi [illegible] et hoc fiat toties quousque totum ferrum desoluatur:

ferri separa acetum alambico cum lento igne et infundo vasis venae
=rubeā Crocum martis valde bonum mundo reservatur quoniam
ferrum sic rubificatum vocatur Regimil

Crocus martis aurificus

Gilbertus Cardinalis rubificat cum ferrū: sic fac deserendere ferrum
et imbibatur roro vel aceto cum aceto lambicato in quo dissolu=
atur salis ammoniaci desiccatum ad solem iterum rore cum
aceto et hoc fiat septem vicibus: tunc dissolvatur in aceto fortissimo
distillato ad septem partes aceti ponatur una parte praedicti ferri
filtro distilla et acetum separatur alambico cum igne lento et
quod remanebit infundo vasis vitro nobilissimus Crocus martis aurificus
tincturā fixam fusibile habebis

Crocum martis separatum vocatur sic praeparatum quod rubificat
cum ferrum sic recipe limaturā ferri bene lotam dragmas quin=
quindecim sulfuris rubei praeparati qui miscentur simul et
Imbibantur cum aceto fortissimo lambicato et ponantur in vase
vitreo vitreato ad solem calidum vel ad lentum ignem aceti
immineat quatuor digitis et vertatur materia qualibet die
quater et hoc fiat tamdiu quousque tota limatura in praedicto
aceto fuerit dissoluta: tunc evaporetur acetum idoneo
ferri ad lentum ignem evaporato aceto fortificetur ignis mi=
=nando materiam cum virga ferri quousque vertatur in pulve=
=rem rubicundissimam: tunc dissolvatur cum aceto distillato
in quo sit dissolutus salis ammoniaci infusione equi: evaporetur
acetum alambico et habebis Crocum fusibile de quo recipe unius
ponderis: viride eris: et viride rami per Compositionem est in Capi=
=tulo rami: totidem ponderis: quod fiat sic aqua calcinatis per
alambico distilletur et de ipsa aqua limaturam rami purgati

ricatur exis infundatur in eas ferri ad magnum ignem quousque
rectatum in pulverem rubicundissimum aque salis armonia-
=ci rubificate ut in capitulo atramentorum et rubificatum sede-
pondus: argentum vivum sublimatum rubificatum ut in
capitulo argenti vivi est rubificati: ad pondus croci ferri
vel martis: [illegible] sublimate cum limatura rami vel
oris et est sardaminum aquis tingentibus ad quantitatem
argenti rubificati misceantur simul in [illegible] marie di-
=lutis ponatur infusio aqui et invenies tincturam fixam
solutis croci martis simpliciter separati
Mars rubificat cum ferrum: sic fit limatura ferri bene lota
[illegible] aceto fortissimo rubeo lambicato et ponatur ad sole
calido tribus diebus: postea illud acetum quod erit rubeum
distilletur filtro et resolvetur et super ponatur aliud acetum:
limature et stet ad solem ut prius et hoc fiat totiens quousque
tota limatura fuerit soluta evaporata aceto per alembi-
=cum solutis, croceum ferri simpliciter separatum
de eo descendunt omnes aque tingentes argenti et vocatur croci arabicum
capitulum de sardanico et eius natura et condimento: sardaniu
est omnibus modis de natura ferri excepto hoc quod rubior
fuit magis purum et rubeum: potest omnibus modis preparari
pro rubedine sicut ferrum: de eo namque descendunt omnes
aque tingentes argenti vivi perfecti magisterii
Sic preparatum sardaminum appellatur color fixus philosophis rub-
=icundo necessarium: preparatur sic recipe limaturam eius sarda-
=nii partem unam assa cum medietate sui arsenici citrini
[illegible] sit ad comburendum [illegible] preparata et fac

cum de eodem toties donec albissimum descendat renovando ei alle-
-picum supradictum. Item recipe frustum quod descendit et lima
ipsum subtiliter et submerge hanc limaturam septem diebus in de ipso
sui pondo de sale armoniaco preparato et omni die commoveatur
et fac ipsum stare ad solem vel ad cineres calidos. septima
vero die extrahe limaturam ab aceto antequam remittas ad
generandum sic fac de septimo in septimum diem donec tota lim-
-atura sit in eodem aceto dissoluta et ipsum acetum sit quali
sanguis rubicundus. tunc filtro distillatur et alembico separa
acetum cum lentissimo igne et quod remanebit in fundo
cucurbite reservatur in mundissimo et forti ambitu optime preparat
Pro rubinis et balaxis preparatur madm vocatur
Sandanicum est species ferri rubea: preparatur pro rubinis et
balaxis sic recipe libram unam limature sandanici. sulfuris
vivi libram mediam simul commixtis ponantur in vase
ferri igniti ad ignem bene ducendo cum virga ferri quousque
sit rubeum sicut sanguis. deinde misce cum tantundem
salis armoniaci et simul simile terra dissolve in aceto dis-
-tillato et congela et hoc fiat pluries vicibus solvendo cum
de dicto aceto et congelando quia tunc vocatur per hebreos
||| hebrea madm
vocatur requisita et precium in cimentatione malorum cimentationum
Aliter potest preparari sic recipe libram unam arsenici citrini
et libram unam sulfuris pulverizentur subtiliter et simul
cum isto pulvere cimententur iste lamine subtiles sanda-
-nici in crucibulo lutato posito super alio crucibulo fora-
-mino et fac descendere in crucibulo et inde et tunc pulveri-
-zentur subtiliter et imbibantur cum aqua salis communis vel
salis armoniaci et aceto distillato et misce granatim decies.

qualibet uice minuere desiccando. Deinde ponantur in uase forti:
ssimo lutato et coniungat quinque digitis et ponantur in furno
:equi per decem dies ad dissolutionem distillatione filtro et congelatur
: deinde pulverizetur et ponatur in furno panis 24 horis et
inuenies calcem rubeam ut sanguis

Lex ad aurum

Hoc est modo filia multo uicies expertum et probatum. Recipe
de argento purgato 4 Conuenientem et folia ad modum unguis
et Concerta in crucibulo cum sale Communi albo separato:
et sanguinis dragonis claro et cinere funde quia cito funde:
:tur beneficio salis. deinde pone in furno panis per diem
naturalem et postea absolue calcem lune cui minue pulue:
:rizato: deinde sublimabitur cum medietate sui arsenici optime
sublimati postea recipe drachmas 4 quatuor de dicto
argento ut supra sublimato. postea uitri drachmam una
et mitte in corpore et sic funde simul et extingue in
puluere pruni deinde funde ipsum et mitte in uase fictili
fortissimo lutato luto: uas sit semiplenum et pone in furno
calcinationis et da ignem forum diem integrum et inuenies
ipsum factum uitrum rubeum colore pulcrum funde ipsum
cum equal pondus sui aluminis salis preparati fusibilis
et Sulphuris et spatu naturalem pulueriorem et mistu-
-riorem pulueriza ipsum et laua cum aqua maris uel salata
postea cum aqua dulci desicca et pulueriza deinde Recipe
arsenici Citrini foliati partem unam uitri predicti parte
alia misce et tere simul utrumque sine liquore et sublima
a principio cum fortissimo igne bis uicibus quousque totum uitrum
ascendat cum arsenicis quod erit factum in tribus uicibus
quarta uero uice sublima cum lentissimo igne ut restaret

vitrum ob verenia arsenium ascendet et vitru remanebit infe-
-rio Cucurbita sicut sulphur aurum et ex pontaturus et Regi: rami
stagno plumbi: et argentum in aurum praecipitatiorum, non pars
supra decem et si non fuerint sublimata ipsa cum praedicto arse-
-nico sublimatis quodam fundatim ex plumbi et tunc facies
[illegible] quam hunc recipe praedictum pulverem et pone
[illegible] vitro: vel in sale [illegible] praeparato: super ignem
[illegible] et dei [illegible] et [illegible] pulverem tolle
deinde tolle ab igne et [illegible] pulveriza et pone
super laminam vitri vel super [illegible] [illegible]
[illegible] in loco humido et [illegible] in oleum [illegible]
[illegible] pulveri et [illegible] distillatur [illegible] et [illegible]
cum [illegible] [illegible] rubificato in prima rubi-
-ficatione in capitulo argenti vivi vel rubificato in ovo
vitri in praedicto capitulo vel rubificato solvitur in capitulo
argenti et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
-biles et tamen [illegible] de quibus pone [illegible] unam
supra mille argenti vivi [illegible] et [illegible] de quo pone
partem unam supra centum cuiuslibet corporis [illegible] me-
-talli excepto ferro et [illegible] et habebis aurum [illegible]
-nali melius

[illegible] ad aurum

Sed quia sophisticabatur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de eo [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] cum hoc pulvere.
Recipe salis communis praeparati partes duas: pulveris lapi-
-dis [illegible] [illegible] et [illegible] rubei [illegible] [illegible]
[illegible] vel in [illegible] [illegible] partem unam pulverizetur
et [illegible] et [illegible] misceantur et ipsum fac

moram in medio ignis super eisdem .24. horas et ipso
frigido cum lotionibus invenies et cum momentum suff
adde lotiones quo infrigidato aperi cucurbitam et invenies
aurum ab omni extranea re purgatum quod [illegible]
appellatur: Recipe de predicto auro purgato partem unam
argenti vivi cocto et purgato nitro partes tres: fac amal-
-gamma et desiccatam et que bene ablata et desiccata
et pulverizata q.1½ misceantur cum sale armoniaco
pulverizato preparato q.2½ partes duas et semis quibus
mixtis et in cucurbitis [illegible] vitro clausis cucurbitulis luto
sigillatis: et ponatur ad ignem [illegible] in furno philoso-
-phico per diem integrum: quo refrigidato aperi et invenies lapidem
auri: tritura subtiliter et recipe de predicto auro dragmas
.4½ quibus [illegible] nitri dragma una et media fac subtili-
-ter omnia et incorpora in uno corpore et [illegible]
[illegible] et sic funde [illegible] et extrahe in pulverem
primi desiderii funde ipsum et mitte in vase fictili fortissimo
[illegible] fortissimo luto [illegible] et pone in
furno calcinationis [illegible] ignem [illegible] die integro et
invenies ipsum factum nitrum [illegible] pulverem
[illegible] cum equale pondere [illegible] salis prepa-
-rati [illegible] naturali pulverem
[illegible] pulveriza [illegible] et lava cum aqua [illegible]
[illegible] cum aqua [illegible] desicca et pulveriza deinde recipe
arsenici citrini [illegible] partem unam: nitri predicti partem
aliam misce et [illegible] simul [illegible] sine [illegible] et sublima

a principio cum fortissimo igne toties quousque totum vitrum
ascendat cum arsenico quod est factum vitribus unitis quatuor
nono vice sublimatum cum lentissimo igne ut separet vitrum
ab arsenico ascendendo sedeat et vitrum remanebit in fundo
sublimatae sunt pulvis aureus et est penetrativus et tingit
venerem: stagnum: et plumbum et argentum in aurum praecipitur
una pars supra decem et si non fuerit sublimatum ipsum
cum praedicto arsenico toties quousque fundatur ut plumbum
et tunc facit effectum suum. Tunc recipe praedictum pul:
:verem et pone in salnitro refracto vel cum sale nitri
separate in cera ad ignem et duc cum baculo et permitte
parum bullire deinde tolle ab igne et [illegible] pulverizza
et pone super laminam vitri vel super talem [illegible]
super mensam in loco humido et solvetur in oleum habens
natale pulchrum et preciosum distillatum libro et miscetur cum
quantitatem argentum vivum rubificatum solutum in aqua
ut in prima rubificatione in capitulo argenti vivi et
praeparatum et congelatum in lapides diaphanos rubeos valde
pulchros, fusibiles ad lumen candelae de quibus pone partem
unam supra mille argenti vivi calidi et purgati de quo
pone partem unam super centum cuiuslibet corporis meta:
:llici excepto ferro et stagno et faciet aurum naturali melius
Sic argentum vivum rubificatum sic et sic praeparati creatur anima glorificata
albo modo praeparatur in quatuor partibus aquae abstractae [illegible]
album duabus partibus nitri romani et una pars salis
nitri sulphuri: dissolve partem unam probatam et aurum

amalgamatum cum argento vivo ut supra in compositio=
ne est cementatum et amalgamatum in flore de auro
compositio sublimatur in aurum albificabitur: argentum
vivum distillectur: separetur argentum vivum dissolutum
a protextum (?) calcinato et per alembicum cum lenissimo
igne separa aquam fortem ab argento vivo et in fine
augmentetur ignis et argentum vivum sublimabitur:
sublimato iterum dissolve ipsum in aqua que ab ipso em=
nata est in vase fracto (?) fortissimo obturato coquetur
probiendum (?) sic calcinabitur in crucibulo ferri in carcere:
que et ponatur ad ignem quousque carcere per horas ar=
dentissime rubescat abstrahatur a carcere et pulveriza=
tur subtiliter et dissolvitur in quatuor partibus aque abs=
tracte alembico a duabus partibus salnitri refinato: et
una parte salis alcali: et sal nitri: recipe de predicto
dissoluto parte una et de argento vivo sublimato
dissoluto partes tres misceantur simul in urinali vitreum
octava parte aque capitis ammoniaci (?) rubei facto de auro
plumbi parte nitri et de plumbo calcinato in albo versatur (?)
zaymiliti (?) ut in capitulo plumbi est calcinatum: tunc se=
paretur aqua fortis per alembico cum lentissimo igne
et separata fortitudine ignis et materia rubificabitur
in fundo urinalis et auro et argento vivo conjungetur
inseparabiliter: restringantur materia pulverizetur et
dissolvatur in quatuor partibus aque abstracte per alem=
bico de vitriolo romano et salnitro et sale nitri: ...

separatis dissoluta materia clarificetur et evaporetur aqua
ad albinum usque ad sui medietatem deinde ponatur in loco
viridi aliquibus diebus pro certo et congregabuntur lapilli
citrini ad modum vitrini intra clari: deinde separetur
aqua et evaporetur sicut prius et ponatur in loco frigido
et habebis similes lapillos: hoc fiat donec tota materia
congelatur in lapillos citrinos fusibiles ad lumen
candele: recipe de predictis lapillis citrinis dragmas 4
quibus iuncta vitri dragma una et media: in porfora
omnia in uno corpore et tritura subtiliter et funde ipsum
et extingue in pulvere ferri deinde funde ipsum et mitte
in vase fictili fortissimo luto lutato clauso: vas vel se=
miplenum et pone in furno calcinationis et dimitte
bene die integro et in se nec ipsum factum vitrum
rubeum valde. pulveriza deinde ipsum cum equale pondere
sui salis preparati fusibilis et sanguinis draconis albi
partem ponderis sui et habebis [illegible]
subtiliorem et multum subtiliorem pulveriza ipsum et [illegible] cum
aqua vitae postea cum aqua dulci desicca et pulveriza
deinde recipe arsenici citrini foliati partem unam
vitri predicti partem alteram misce et tere simul
utrumque sine liquore et sublima a principio cum fortissi=
mo igne tribus horis [illegible] vitrum [illegible] et cum
arsenico quod erit factum [illegible] quatuor vero
vice sublima cum lentissimo igne ut separet vitrum
ab arsenico arsenicum ascendat et vitrum remaneat sit

in fundo cucurbite remanet pulvis aureus et dispersi-
-mus et [illegible] [illegible] plumbum et argentum in
[illegible] [illegible] [illegible] supradictum et si
non fuerit [illegible] cum predicto argento vivo [illegible]
[illegible] [illegible] et plumbum et tunc faciet effectum
[illegible] tunc recipe predictum pulverem et pone in
crucibulo cum salnitro refinato vel cum sale nitri
[illegible] [illegible] igne et due cum baculo et permitte
[illegible] bullire [illegible] ab igne et [illegible]
pulverizza et pone [illegible] [illegible] vitri vel super
[illegible] [illegible] [illegible] in toto humido
et solvetur in oleum [illegible] [illegible] pulvere et pro-
-cessu distillazione filtro et [illegible] cum [illegible] cum
argento vivo rubificato [illegible] [illegible] rubificatione
in crucibulo argenti vivi est rubificato et [illegible]
in lapillos diaphanos [illegible] [illegible] ad lumen [illegible]
-dele de quibus pone partem unam supra mille
argento vivo calido et [illegible] de quo pone partem
unam supra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ferro et [illegible] [illegible] ferri et [illegible] [illegible] minerali [illegible]

elexir
Aurum [illegible] [illegible] vocatum [illegible] vegetabilis [illegible]
amalgama [illegible] [illegible] parte [illegible] et
[illegible] [illegible] et [illegible] argenti vivi purgati.
et pone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pulverizza-
-tis [illegible] simul [illegible] in crucibulo ferri

ignito et statim recuperabit angelus martis et cum claritate
sua illuminabit et transformabit totum corpus solificum
et reddet: cum vero nullum vestigium apparuerit tolle
ab igne et pulveriza subtiliter et repone in crugibulo
predicto ad ignem magnum vehementem continue cum
igne ferri agitat ibi donec totum crugibulum sit igni=
tus: separa ab igne et pulveriza et invenies aurum
subtilissime pulverizatum quam elate cum amalgama
postea autem recipe predicto auro dragmas. 6. sex pesta
nitri dragmam unam et media fac subtiliter omnia
et in corpore in uno corpore et sic funde et extingue
in pulvere ferm deinde funde ipsum et mitte in vase
fictile fortissimo lutato luto: vas sit bene impletum
et pone in furno calcinationis et da ignem bonum
die integro et invenies ipsum factum nitrum rubeum vatre
sulfurum funde ipsum cum equale pondus sui alicuius
salis preparati fusibilis et sanguinis dragonis et tartari
calcinati naturali putrefactione et mercurio pulver=
izo ipsum et lava cum aqua maris vel salata postea
cum aqua dulci desicca et pulveriza primo recipe
arsenici citrini foliati partem unam: nitri predicti
partem aliam misce et tere simul et utrumque
sine liquore et sublima a principio cum fortissimo
igne tociens quousque totum nitrum ascendat cum arsenico
quod erit factum in tribus vicibus quarta vero vice sublima
cum lentissimo igne ut separet nitrum ab arsenico arsenicum

ascendet et vitrum venenabile in fundo cucurbitae sicut
quibus accensis et ex penetrationis et tingit namen
stagnum plumbum: et argentum in aurum preci-
-sissimum: una pars supra 1000 et si vis facere sub-
tiliora ipsum cum predicto arsenico, tinges quorumque funda-
tum vel plumbum et tunc facit effectum suum tam
recipe predictum pulverem et pone in salnitro refi-
-nato vel sale vitri in crugibulo (?) super ignem in ordine
cum fuerit permixto pariter bibere deinde tolle ab
igne et indurabitur pulverizo et pone super laminam
vitri vel super marmore marmoreum super vel ...
in loco humido et solvetur in aquam limpidam distil-
-lentur filtro et imponatur cum tantundem argenti
vivi rubificati in prima rubificatione in capitulo
argenti vivi et congela ad ignem lentum in lapillos
diaphanos rubicundos intra pulveres fusibiles ad lumen
candele de quibus pone partem unam super mille
argenti vivi loti et purgati et calidi: de quo pone
partem unam super centum cuiuslibet corporis cuiuscunque
excepto ferro, stannio et laboris aurum mineralibus melius
sic preparatum vocatur lapis angelicus luminosus
elexir ad argentum
Preparatur sic recipe amalgamam facta de una parte arg-
-enti fini: et una parte et media argenti vivi purgati
et loto: quo lavato pulverizata et desiccata misceantur
cum sale armoniaco tantas decas et medie subtiliter
facto quibus mixtis et in corporatis claudantur in duos
duos crugibulos luto lutatis sigillatos et ponantur in

diare ad ignem magnum in furno philosophico quo refrigerato
aperi et invenies lapidem lune [illegible] splendidissimum
pulvera ipsum subtiliter et recipe de eo argento dragmas
sex et de pasta nitri dragma una et media fac subtili-
zare omnia et in corpore in uno corpore et sic funde et
extingue in pulvere [illegible] deinde funde ipsum et mitte in
vase fictili fortissimo lutato clauso vas sit semiplenum
et pone in furno calcinationis et da ignem bonum
die integro et invenies ipsu factum vitrum album
valde pulvera funde ipsu cum equale pondus sui ali-
: menis salis preparati fusibilis et habebis lapidem ad arge-
-ntum splendidiorem et candidiorem pulveriza ipsum et
lava cum aqua maris rectificata postea cum aqua
dulci dessicata et pulverizata deinde recipe arsenici
dealbati partem unam nitri predicti partem aliam
misce et fac [illegible] utrumque bene liquore et sublima
B
a principio cum fortissimo igne toties quousque totum
B
ascendat cum arsenico quod est factum nitribus mi-
bus qualiter vero misce sublima cum fortissimo ignem
separet vitrum ab arsenico arsenicum ascendet et vitrum
remanebit in fundo Cucurbite et est similis albus et
et est penetrativus et tingit omne stagnum plumbum
in argentum preciosissimum una pars super decem
et si non fuerit sublima ipsum cum predicto arsenico
totiens quousque fundatur ut plumbum et cera facit ef-
-fectum similem cere recipe predictam pulverem et pone
in alembico vitreato et sale nitri in Crucibulo super

igne et due cum baculo et permitte parum bullire dein=
=de tolle ab igne et induratam pulveriza et pone super
laminam vitri vel in mortale marmoreo super remaneat
in loco humido et solvetur in liquorem album et praevia
distillatione filtra et coagula cum tantundem argenti vivi
sublimato in septima sublimatione in Capitulo argenti
vivi et congela in lapillos diaphanos fusibiles ad lumen
candele de quibus pone partem unam supra mille ar=
=genti vivi calidi purgati de quo pone partem unam supra
centum cuiuslibet corporis usuarij excepto ferro et habebis
argentum ;— Elexir ad aurum

Cum ad aurum operationem operari volueris hoc agendum
Recipe terrae vegetabilis dragmas duas et auri cimentati
et calcinatum ut in Capitulo auri est praeparatum: Zeyimilil
dragmas 14: et plumbum calcinatum in albo ut in Capitulo
plumbi est calcinatum salis vitri dragmas sex tritum
omnia quia tritarabilis sunt et imbibe omnia liquidissi=
=ma cum ex eadem materia composito soluta in
aqua super mortalem factam de eadem materia et imbibe
cum dormentum aeris abstracto ab argento vivo rubi=
=ficato et ad quintam essentiam conversam in incorruptibile
reducto et fiat pila aqua desiccata et dura formatur

Elexir ad aurum

Componitur et perficitur sic pro auro magisterio recipe
terrae vegetabilis dragmas duas et aurum cimentatum
et calcinatum ut in Capitulo auri est praeparatum
Zeyimilil dragmas 14: et plumbum calcinatum in albo
ut in Capitulo plumbi est calcinatum salis vitri dragmas sex

misceantur simul ℥ minima et in olla terrea luto clausa
lutata obturata et coquatur sicut sal nitrariorum decoquitur
quousque mutetur in speciem vitream opacam crispatam mi-
rabiliter coloribus decoratam deinde pulverizetur subtili-
ter et cum tantundem salis preparati et ponatur
in domo fornacis nitrariorum ignea in vase fictili
fortissimo ex luto lutato et stet ibi quousque ignis fortissi-
mo commutatur in aquam currentem et sal fuso
in ignis omnino fuerit mutata tunc abstrahatur ab
igne et infrigidata materia ℞ recipe partem unam
de predicto tritam ipsum quia triturabile est et imbibe
ipsum subtilissime cum ex eadem materia composito soluta
in aqua super mortalem mineriorum factam de eadem
materia et imbibe cum elementi mercurii abstracto
ab argento vivo rectificato et ad quintam essentiam
deductum in corruptionem redacto et fiat pila que
desiccata et dura ponatur in predicta domo in predicto
vase ad solvendum solutum abstrahe simili modo tritura
et imbibe desiccata et funde et sic fiat sepe sepius usque
que quousque sit liquabilis sicut cera tunc funde ipsum
in vase aureo ad ignem et super tres partes ipsius su-
pone partem unam predictam est aurum cementatum
ut in capitulo auri cementati vel pone argenti
vivi sublimati in primo vel secunda sublimatione in
capitulo argenti vivi est sublimato et statim miscebi-
bilis commiscetur et tunc habebis lapidem per mobilem

ab omnibus philosophis cuius una pars huius lapidis proiciatur
supra mille argenti vivi congelati efficit Lunae mille
operati sed prius debet augmentari cum aqua vi-
rubea aqua traxit naturam et originem sicut in quarto
libro docetur in capitulo vivi in decima praeparatione
est argentum vivum rubificatum et solutum in aqua rubea
ut capitulo argenti est rubificati et soluti et partem unam
de dicto argento vivo congelato medicinali pone partem
unam super mille cuiuslibet corporis metallici transmu-
tabitur in aurum: argentum plumbum stagnum aeramen
ferrum et similia

Elixir ad argentum vivum vocatur Cancri

Recipe amalgamam factam de tribus partibus argenti
vivi purgati et loti de una parte argenti fini calcina-
ti qua amalgama lavata desiccata et pulverizata mis-
ceantur cum triplo sui salis communis calcinati pulveriz-
ati et ponantur in crucibulo ferri simplici tegula cooperti
ad magnum ignem quousque donec dicatur rubes-
cat tunc abstracta materia separetur sal eius ab
ipso amalgama cum aqua bulliente dulcissima dessi-
cetur et pulverizetur Recipe de predicta amalgama arg-
enti calcinati dragmas duas zinabrii dragmam unam et
plumbi calcinatum in albo ut in capitulo plumbi est
calcinatum: pasto vitri dragmas sex misceantur simul
et misera omnia pulverizata et in olla composita
luto lutata clausa obturata decoquantur sicut sunt in-
briavi de coquendo optime reddatur in speciem vitream

speciam Crispatam pulverizentur subtiliter cum tantundem
alicuius salis fixibilis preparati et ponatur in Crucibulo bonum
idoneo transversa vitriarie igneu in vase fictili fortissimo
ex luto lutato et sigilato et stet ibi quousque ignis fortitu-
dine commutatur in aquam conversam et subsedo in igne
omnino fuerit exalata tunc abstrahatur et infrigidata
Materia pulverizetur subtiliter et recipe partem unam
de predicta materia et alia parte solve et imbibe ipsam
viridissima cum lapide ex eadem materia composita soluta
in aqua ut supra et super mixtatem noxiorem et
imbibe cum elemento aque abstracto ab argento vivo
alio parte incorruptibilis et odorifero et fiat pila que
desicata et dura ponatur in predicto vase in predicto
vase ad solvendum residuum abstrahe: simili modo bitum
et imbibe desicata et funde et sic fiat sepe usque
sepissime quousque sit liquabilis sicut cera in ignem Cera bene
funde quod invasse vineo ad ignem et super tres partes
ipsius fusi pone partem unam auri Lunaris comminuti:
est argentum vivum preparatum in prima preparatione
in capitulo argenti: vel pone argento vivo sublimato
in septima sublimatione ad album in capitulo argenti
vivum est sublimati et habebis lapidem ad argentum fin
multiplicationem et proiectionem sicut de lapide auri
est expressum: si vis vivibus renovari et corpore sanare
quotidie bibas unam lapidis ut supra dicti soluta bene

in aqua calida et velut fenix renovabitur et fortificabitur
mirantes tua vel generatus nec mala valebit esse amicus
si Deus voluerit ————————————————

Vitrum lapidis elexir Commendabilis fusum etc Concordabat in
elexir magnum Recipe pasta vitri drachmas sex plumbum
drachmas 14 Calcinatum in albo et rubeo Consimiliter in
Capitulo plumbi est Calcinatum pulverizza omnia et in
Corpore in uno Corpore et imbibe ipsum cum aqua salis
armoniaci Sublimato et rectificato ut in Capitulo armoniaci
est rectificatum et include ipsam in ampulla in Centura sigil-
latata donec Cesset fumus cum hoc fiat decem vicibus
postea pone illud in aludel vel in Crogiolo ferri lutato
et pone eresbam in igne forti et sublima illud et reve-
rtere quod ascendat superius inferius simul et imbibe
sicca et pone ad sublimandum quousque totus spiritus sensibilis
fuerit sublimatus: postea Commisce illud cum tribus tantum
elementorum aquae extracto ab argento vivo et quantum
est elementum aquae: tantum elementum aeris extracto
dicto argento vivo distillatis utrique sint redactis ad quintam
essentiam odoriferam in Corruptibilem et quantum est Elem-
entum aeris tantum arsenici dealbati et pone in bosia vel
in urinali sub fimo equi Calido 40 diebus et fiet aqua
pura et lucida: Congela ergo illam ad ignem lentum
vel ad solem quia una pars ipsius Congelati Commendabit 700
partibus Cuiuslibet Corporis prout metallorum Deo annuente:
de talibus et similibus ergo Commendationibus iactabat se argen-
tum vivum deputando cum auro cum dicebat ex me fit talis et talis

Res et si quis dederit mihi sibere nitrum et dore ueneni ex una parte mea faciam: 1000: partes tuo et Cuncti homines querent hoc et non possunt ad hoc peruenire et tamen est facile si adeo plaucerit talem rem nitrum de 7 mis dexir extrahis planetis ponendo sardamium est specie ferri in loco argenti uiui item confirmare Recipe Rçal (?) glorificatum est plumbum glorificatum ut in Capitulo plumbi est glorificatum uel exenim calcinati est aurum calcinatum ut in Capitulo auri calcinati est: uel ... separati est stagni separatum ut in Capitulo stagni est separatum: uel Zegimil rubificati est ferrum rubificatu ut in Capitulo ferri rubificati est: uel floris uirides est ramu preparatum ... et in Capitulo rami est preparatu: uel ... est sardamium specie ferri rubei preparati ut in Capitulo sardamii est preparatum: uel ... Cineri est argentum calcinatu ut in Capitulo argenti est Calcinatum Recipe dragmas: 14: eq.to uno Zegimil est plumbu calcinatum ut in Capitulo plumbi est calcinatu: pasta nitri dragma: 1: misceantur simul et ... pulverizentur et in corporentur cum aqua Clarissima sup marmore ... ad modum butiri uel unguenti desiccentur et pulverizentur et ... et ponantur in Crucibulo forti ... perforato locato sup alio Crucibulo non perforato Colli... et lutatis ut moris est inde funde cum follibus et descendet nitru ... descendere quater et quarta vice descendet nitru clarum: Item Recipe Zegimil uel ... rubificati sunt ferri rubificati ut in Capitulo eoz sunt rubificati dragmas 14 q.to uno pasta nitri dragma una et media funde

3

ut supra quatuor uice quarta uero uice proice in eo fixo
quodlibet pulueris metalli et fiet aurum bonum statim Rex ipse
mixtori est stagnum calcinatum: uel amori est argentum
calcinatum dragme 14 cum uno pasta uitri dragme 1½ funde et fac
ut supra fecisti in prima fusione quatuor uicibus quarta uero
uice toto proice in eo quodlibet metallum pulueris et fiet
argentum bonum Rex ipse statum xenum est aurum calci-
=natum ut in capitulo auri est calcinati dragme 14 cum uno
pasta uitri dragme 1½ funde ut supra fecisti quatuor uicibus
quarta uero uice fixo pone in eo uel proice in eo quodlibet
metallum pulueris et fiet aurum optimum omnia ista
sunt experta ab illo qui uidit et testimonium perhibuit
et scit quod uerum est testimonium eius qualiter quodlibet
uitrum preditorum dicebatur imperfectum elexir Concordator
sui est argentum Rex ipse uitrum cuiuslibet metalli cal-
=ceris pulverizatum et pone in crucibulo cum sale nitri
uel comuni uel salnitri respicate sunt separati fusi
super ignem et due cum baculo et permitte parum bullire
et inde remoue ab igne et suff laminis uitri uel in
mortale marmoreum pone in loco humido et soluetur
in oleum rubeum: si uitrum fuerit rubeum uel
in album: si uitrum fuerit rubeum clarificetur filtro
et coniungatur cum equale pondus sui de argento uiuo
rubificato et soluto in aqua si materia est rubea et
congela inter cineres calidos in uase parvo clauso ad me-
=diocrem ignem et habebis laminas turbinas rubinas cristalli-
=nas: et si uitru et si uitrum fuerit album pone cum illo argento
uiuo soluto in aqua ut est in septima sublimatione in

capitulo argenti uiui est preparatum et congelatum supra et habebis laminas cristallinas transparentes de quibus proice partem unam supra :1000: argenti uiui calidi et uitri et de hoc argento uiuo proice una pars supra :100: cuiuslibet corporis metallorum induraris et habebis aurum uel argentum secundum euiditatem tin= dure minerale mediorum

elexir ad aurum

Aurum sic calcinatum xenum appellatur sic calcinatur fac amalgama de una parte auri cimentato ut in capitulo auri est calcinato: et tribus partibus argenti uiui purgato que bene ablutu et desicata recipe predicte amalgame quan= tum uis et mitte in crucibulo ferri ueteri per ignem in fundendo de super salle alto comuno separato subtiliter facto minando cum uirga ferri patelatim tamen in fundi= endo quousque argentum uiuum et sale euidimarone et bene habebis aurum optime calcinatum recipe de predicto auro calcinato $\mathfrak{Z}$me 14 ess[?] unos $\mathfrak{Z}$na 1½ pasta uitri misceantur simul per minima et incorporentur cum aqua clariss.a super mortalam marmoream ad modum fulini uel mayori desicentur et pulverizentur et bitonigentur et ponantur in crucibulo fortissimo perforato locato super alio crucibulo collocatis et lutatis ut moris est et inde funde cum follibus et desiendet uitrum iterum fac descendere quater et quarta uice descendet uitrum clarum et dum est fusum uel solutum proice in eo quodlibet corpus metallorum et fiet aurum optimum sicut uolueris ista experta est et probata recipe uitrum pre= dictum pulverizatum et pone in crucibulo cum salnitro refinato uel cum sale uitri fuso super ignem et duc cum baculo et

permitte paucum bullire et inde remove ab igne et pone sup-
laminam vitri vel supra mortalem marmoream in loco
humido et solvetur in oleum rubeum clarificetur filtro et
coniungatur cum equale pondere sui de argento vivo sub-
=limato soluto in prima rectificatione in capitulo argenti vivi
vel capitulo auri est rectificato et soluto in aqua et congela-
=bitur cineres in vase parvo clauso ad mediocrem igne et
habebis laminas [illegible] cristallinas de quibus pone partem
una supra :1000: partes argenti vivi calidi et nitidi et de
hoc argento vivo pone partem unam supra :100: partes
cuiuslibet corporis metallorum calidorum et habebis aurum
vel argentum secundum varietatem tincture mineralis
meliorem si adeo placuerit tale rem abeat eodem bonum
elexir ad aurum: Ze simil
Sanctus Thomas de Aquino rectificat eum ferrum sic Cementa
laminas ferrum cum sulfure in vase fictili fortissimo et imples
illud spumie: cum luto obtura eas et in furnalo pone eos
et speciem naturalem combure in frigidato extrahe subtiliter
pulverizentur et cum aceto lambicato dissolvatur in vase
vitreato aceto omnisat multi et sic ad solem vel ad
lentu igneum stare permitte quousque aceto rubescat dis-
=tilletur filtro et aponatur eadem de simili aceto et hoc
fiat totiens quousque solvatur dissolvatur: tunc separa alam-
=bico acetum cum lento igne et in fundo vasis provam
ferri valde bonum Recipe de predicto ferro preparato
oncie 14. eq.^e cum pasta vitri 8no 1½ fac omnia subtiliter
in mortale et miscantur simul per minima et in coquetur

cum aqua clarissima super mortalem ad nidum factus sub una
=bulienti desiccentur et pulverizentur et trilvrigentur et
ponantur in crucibulo fortissimo perforato locato super
alio crucibulo collocatis et lutatis ut moris est inde
funde cum follibus et descendet vitrum iterum fac
descendere quater et quinquies nec descendit vitrum
clarum et proiice in eo quodlibet metallum pulverizatum
et fiet aurum. Recipe de vitro predicto partem unam
pulverizatum et pone in crucibulo cum salenitro et
cum sale communi albo separato pone super ignem et
deu cum baculo et permitte parum fulire et inde remo=
=ue ab igne pulveriza et pone super laminam vitri
vel super mortalem marmoream in loco humido et
dissolvetur in oleum Rubeum clarificetur filtro et congu=
=latur cum argento vivo rectificato in primo rectificat=
=ione in capitulo argenti vivi vel cum argento vivo
sublimato rectificato in capitulo auri in decima prepara=
=tione et congelato intra cineres in vase parvo vitreo
[illegible] mediocrem ignem et habebis laminas [illegible]
diaphanas cristallinas transparentes de quibus proiice
partem unam super partes :1000: argenti vivi calidi
et mundi et de hoc argento vivo medicinato pone partem
unam super partes :100: cuiuslibet corporis metallorum
vulgaris et habebis aurum minerali melius ;;; elexir ad aurum=
pro Rubinis et balsis preparatur sic ℞ libram limaturae lam=
=amii

est species ferri rubei sulphuris vivi libram mediam commi-
-xtis ponantur in crucibulo ferri ignito ad ignem bene
ducendo cum virga ferri quousque sit rubeum sicut sanguis
deinde misce cum tantundem salis armoniaci et simul
funde postea dissolve in aceto distillato et congela et hoc
fiat tribus vicibus: tunc recipe de predicto ferro prepa-
rato drachmas 14. eq. uno: salis nitri drachmas 1½ pulveriza
omnia subtiliter misceantur simul per minima et
incorporentur cum aqua clarissima super marmorem
ad modum butiri vel unguenti desiccentur et pulveriza-
-ntur et iterum iungantur et ponantur in crucibulo fortissimo
sforato bene super alio crucibulo collocatis et lutatis utrisque
est inde funde cum follibus et descendet nitrum iterum
fac descendere tertio et quarta vice descendet nitrum
clarum proice in eo quodlibet metallum calcinatum et fiet
aurum: Recipe partem unam de predicto nitro pulveri-
-zatum et pone in crucibulo cum salnitro fixo vel sale
vitri super ignem et due cum baculo et permitte parum
bullire et inde remove ab igne et pone super laminam
vitri vel super marmorem in loco humido
et dissolvetur in oleum rubeum clarissimum filtra et coniung-
-antur cum equale pondere suo de argento vivo rubifi-
-cato solo in aqua in capitulo auri vel in capitulo argenti
vivi rubificato in prima rubificatione et congela inde
liquores in uase vitreo clauso ad mediocre igne et habebis
laminas rubinas cristallinas: de quibus proice partem unam

supra 1000 partes argenti vivi calidi et nitidi et de hoc argen=
=to vivo mortificato pone partem unam supra 100 partes cu=
=ius libet corporis reducere et habebis aurum minerali melior em —
elexir ad aurum
Recipe plumbum funde ipsum decies qualiter vice extinguendo in lexi
pulverem illis vice pulverizata. Tunc funde ipsum et proice
super ipsum salem parum salis armoniaci et parum tartari
preparati ante coniuctionem et separatum et hoc fiat quater et
habebis ipsum album et indurratum et optime purgatum et
si ex tinguatur in aqua ipsius de illis dissolutis pulveri=
=us esset opus plumbum sic purgatum dominus terre appellabitur
separabis sic recipe de eo purgato quantum vis et funde
ipsum et adde sibi quartam partem argenti vivi bene
lota et purgato deinde pone in mortale et pulveriza et
terre in predicto mortale marmoreo cum equale sui pon=
=dere salis albi communis separato donec sal nigrescat. tunc
mundificia ipsum a sapore sale cum aceto albo fortissimo et iterum
tere cum equali pondere sui de sale predicti et fac ut supra
et hoc fiat toties quousque nihil nigredinis exinde appareat.
deinde pulveriza cum equali pondere predicti salis et fac
bulire in aceto albo una die et egredietur nigredo eius
et apparebit magis albedinem corruptionem et a nigre=
=dine et tunc cum aqua communi bulienti separetur
a sapore salis iterum ergo contritiones et bulitiones ut prius
donec invenias plumbum album et mundum et argentum
tunc pulveriza ipsa et pone in crucibulo ferri et imbibe
semel cum oleo mercurii [illegible] fuso et pone ad

fundendum ad ignem quo fuso ponatur in igne transverso
furni Reverberationis et stet ibi quousque adipse evanescat:
tunc abstrahatur et fac vitellum ex mendicifica crucibulum
et iterum pone in predicto crucibulo et in predicto furno funde
quo fuso iungatur eidem tantundem salis albi separati bene
triturati et ducatur bene inde cum ferro curvo quousque sit
redactum in pulverem album et cum illud nihil nigri
in eo appareat quo refrigerato cautelose a sapore salis quousque
nihil salsedinis in eo inveniatur: sole exiccato: Recipe
de eo pulverizato et tritonizato partem unam: aceti albi
lambicati quatuor sextam pone dicto plumbo calcinato in
vase terreo vitreato et infunde desuper predictum acetum
et misce bene cum vase ter in die et dissolvatur plumbum
calcinatum dimitte residere et distilla filtro et in ampulla
vitrea evapora acetum inter cineres quousque quatuor
partes aceti fuerint evaporate tunc illud [illegible] et distilla
filtro in vase terreo vitreato ponatur vas in loco rorido
frigido cooperto et post certo invenies in fundo vasis lapi-
des cristallinos diaphanos lucidos in lumine candele
evapora aquam residuam ad medietatem distilla filtro in
vase terreo vitreato et ut supra pone in loco frigido et sic
fiat toties quousque totum plumbum dissolutum sit conversum
in lapillos diaphanos: Recipe de predictis lapillis unc. 14:
ossi ovo subtiliter tritonizetur postea nitri unc. 1½ pulverizetur
misceantur simul cum minio et in [illegible] cum aqua sali-
finita [illegible] mortalem [illegible] ad modum butiri vel unguenti
exsiccentur et pulverizentur et tritonizentur et ponantur

in crucibulo fortissimo perforato locato super alio crucibulo collocato
et lutatis ut moris est inde funde cum follibus et descendet vitrum
iterum fac descendere quater et quarta vice descendet vitrum
clarum et proice in eo quodlibet metallum colliquefactum et fiet
aurum si adeo [illegible] — Iterum ad aurum

Si vis facere florem viridis Rami dedit Rame. Recipe
libras 12 rami affinati et fac ipsum transire quatuor vicibus
per crucibulum et fac quod qualibet vice diminuatur duabus
libris tantum et sic habebis tantum quatuor libras rami
examinati comminuatur subtiliter et ponantur super lapides rame-
-nos in aceto fortissimo cum tartaro in quo sit dissolutum salem
armoniacum: lamine non attingant acetum claude olla
sine vas [illegible] ponatur quod melius est ponatur in fimo eque
decem diebus bene obstructo et viride generatum ex lami-
-nibus rade et iterum pone et hoc fiat toties quousque
lamine fuerint consumpte: hoc viride resolvatur aceto
distillato deinde congelatur ad lentum ignem et habebis
nobile viride quod flos viridis appellatur Recipe de eo
unc. 14 et [illegible] uno pasta vitri unc. 1½ pulverizentur et
misceantur simul fortissime et incorporentur cum aqua
clarissima super marmoream ad modum butiri
vel unguenti desiccentur et pulverizentur et [illegible]
et ponantur in crucibulo collocatis et lutatis ut moris est
inde funde cum follibus et descendet vitrum iterum fac descen-
-dere quater et quarta vice descendet vitrum clarum et proice
in eo quodlibet metallum colliquefactum et fiet aurum: Recipe vitrum

predictum pulverizatum et pone in crucibulo cum salnitro
fuso vel sale nitri sup(er) ignem et duc cum baculo et permitte
parum bullire et inde remove ab igne et pone sup(er) lamina
vitri vel sup(er) mortarium marmoream in loco humido et
solvetur oleum rubeum clarificatur filtro et commisceantur
cum equale pondere sui argenti vivi rubificato et sic
magno in transmutatione auri et vocatur anima glorificata:
vel pone argento vivo rubificato in prima rubificatione in
capitulo argenti vivi et cupula vitro [illegible] in [illegible]
claude ad mediocrem ignem et habebis laminas [illegible]
cristallinas de quibus proice partem unam super: 1000:
partes argenti vivi calidi et nitidi et de hoc argento vivo
medicinato pone partem unam super: 100: cuiuslibet corporis
[illegible] et habebis aurum meliorem ——

Elexir ad argentum: Cancer

Recipe amalgamam factam de tribus partibus argenti vivi
purgato et una parte argenti fini calcinati quae amalga=
2 ma lavata et desiccata pulverizata misceantur cum
triplo sui ponderis salis communis calcinati et pulverizati
et ponantur in crucibulo ferri simplici tegula coperto
ad magnum ignem quousq(ue) [illegible] de [illegible]
cum absorpta materia separantur [illegible] ab ipso
cum aqua bullienti dulcissima desiccetur et pulverizetur:
Iterum Recipe [illegible]: 1 4: [illegible] uno de predicta amalgama arg=
2 [illegible]: [illegible] 1 ½ pasta nitri pulverizentur subtiliter et
[illegible]: et misceantur simul [illegible] et in [illegible]=
2 [illegible] cum aqua clarissima sup(er) mortarium marmoream
[illegible] balnei vel unguenti desiccentur et pulverizentur

et Coniungentur et ponantur in Crucibulo fortissimo perforato et alio
super alio Crucibulo collocatis et lutatis ut moris est et inde funde
cum follibus et descendet vitrum iterum fac descendere quatuor
et quarta vice descendet vitrum clarum proice in eo quodlibet
metallum calcinatis et fiet argentum. et Recipe de predicto vitro
pulverizato et pone in Crucibulo cum salnitro puro recto cum sale
vitri super ignem et duc cum baculo et dimitte parum tardire
et vide remove ab igne et pone super laminam interius
marmoream aut super mortalem marmoreum in loco humido
et solvetur in oleum album clarificetur filtro et coniungatur
cum equali pondere sui de argento vivo sublimato in=
=septima sublimatione in Capitello argenti vivi vel
pone argento vivo soluto in aqua in Capitello argenti
est soluti vitri aqua et Congela in loco Cineres vel de
parvo lento ad mediocre ignem et habebis laminas
Christallinas dyaphanas et transparentes de quibus proice
partem unam super 1000: partes argenti vivi lavati
et vitri et de hoc argento vivo pone partem unam
super 100: partes cuiuslibet corporis metallorum et habebis
argentum minerali melius

elexir ad argentum

Recipe stagnum et funde ipsum decies qualibet vice extin=
guendo ipsum in oleo vivo tunc funde ipsum et proice
super ipsum partem salis armoniaci et salnitri ante
Comistorum et separatorum et hoc fiat quater et habebis ipsum
album et indurantum et optime purgatum et si extin=
=gueretur in aqua ipsorum salis dissolutorum pulchrius esset
opus stagni sic purgatum et separatum. Sic Recipe de eo

purgato quantum vis et funde ipsum et adde sibi quartam
partem argenti vivi lota deinde pone in mortale et pulve-
riza et tere super marmore cum equale pondere sui: salis albi
preparati donec sal nigrescat: deinde mundifica ipsum a sapore
salis cum aceto albo fortissimo et iterum tere cum equali
pondere salis predicti et fac ut supra et hoc fiat toties
quousque nihil nigredinis in eo appareat deinde pulveriza
cum equali pondere predicti salis et fac bulire in aceto
albo mundo et egredietur nigredo eius et de puritate
magis a sulfureitate corrumpente ac nigredine et lava ipsum in
aqua communi bulienti separata a sapore salis: reitera
ergo contritiones et bulitiones ut prius donec mercurius
stagnum album et mundum ut argentum pulverizat:
Recipe de eo stagno partem unam et imbibe semel cum
adipe animalis [illegible] fusis et pone in crucibulo forti
de igne ad fundendum quo facto ponatur in igne transue-
rso furni reverberationis et stet ibi quousque adeps evane-
scat: hinc abstrahatur et fac frictum et mundifica cruci-
bulum et iterum funde in predicto furno coagulatur eidem tan-
tundem salis albi separati bene triturati et decoquatur bene inde
cum fero Circo quousque sit redactum in pulverem album
ut liniis ita ut nihil nigrum in eo appareat: quo refrigerato
lavetur a sapore salis quousque nihil salsedinis in eo inveni-
atur sole exiccato inde reservetur: stagno sic preparatum
utatur Magister Recipe de eo stagno pulverizato drachmas i [illegible]
uno grano nitri [illegible] i [illegible] pulverizata mercuriatum simul

ʒ minima et incorporentur cum aqua clarissima sup marmore
ad modum butiri vel unguenti desiccentur et pulverizentur
et vitrificentur et ponantur in crucibulo fortissimo perforato
lutato sup alio crucibulo collocatis et lutatis ut moris est
inde funde cum follibus et descendet vitrum iterum fac
descendere quater et quarta vice descendet vitrum clarum
et proice in eo quodlibet metallum calidum et fiet arg=
entum optimum omnia ista sunt experta ab illo qui
vidit et testimonium perhibuit et scit quod verum testimonium
eius —— Elixir ad argentum ——
Recipe amalgama facto de parte una argenti calcinati
fini et una parte et media argenti vivi purgati
lota aqua lavata desiccata pulverizata misceatur cum
sale armoniaco pulverizato tantas uncias et medie quibus
mixtis et incorporatis claudantur inter duos crucibulos
bene lutatis sigillatis et ponantur per diem ad ignem
magnum in furno philosophico quo refrigerato aperi
et invenies lapidem argenti triturabile splendidissimum
Recipe predicti lapide et pulveriza ʒne 14. et ʒo uno parte
vitri ʒne 1½ pulverizati misceantur simul ʒ minima
et incorporentur cum aqua clarissima sup marmorem
ad modum butiri vel unguenti desiccentur et pulverizen=
=tur et vitrificentur et ponantur in crucibulo fortissimo
perforato lutato sup alio crucibulo collocatis et lutatis ut
moris est inde funde cum follibus et descendet vitrum
iterum fac descendere quater et quarta vice descendet
vitrum clarum et proice in eo quodlibet metallum calidum

et fiet argentum recipe de predicto vitro pulverizato et pone in crucibulo cum salnitro fuso super ignem et duc cum baculo et permitte parum bullire et inde remove ab igne et pone super laminam vitri vel super metallem marm-
-oream in loco humido et solvetur in oleum album clarifi-
-catum filtro et coniugatur cum equale pondus sui de argento vivo soluto in aqua: ut in capitolo argenti est solutum et congela inter cineres ineunte parvo clauso ad mediocrem ignem et habebis laminas cristallinas de quibus pone partem unam supra :1000: partes argenti vivi calidi et nitidi: et de hoc argento vivo pone portionem unam supra :100: partes cuiuslibet corporis metallorum calidorum et habebis argentum

Argentum vivum dissolvitur sic magno rubea vel alba recipe argentum vivum bene lotum et dissolve in quatuor partibus aque extracte a vitriolo romano et a salnitro ana ℥ 12: et sanguinis draconis ℥ 4: et salenitri ℥ 4: deinde separa aquam alambico et argentum vivum rubificabitur iterum dissolve cum et sal similiter distillare et hoc fiat tribus vicibus et tamen vice magna custodiatur

Vitrum metallorum coniunctorum diversorum planetorum ita fit recipe libras duas calcis martis et stagni calcinati ut in capitulo stagni et floris viridis libras duas et ramum ut in capitulo rami et preparatum zegimil rubificati libras quatuor et ferri rubificatum

libras quatuor est ferrum rubificatum ut in Capitulo ferri
est preparatum et similiter pasta vitri quartam partem
omnium pulverizza omnia subtiliter simul feminina et
in corporentur cum aqua Clarissima sub mortalem ad
modum butiri vel unguenti desicantur et pulverizentur et tritu-
=rigentur et ponantur in Crucibulo fortissimo perforato locato
supra alio Crucibulo collocatis et lutatis ut moris est vide
funde cum follibus et descendet vitrum iterum fac descendere
quater et quarta vice descendet vitrum clarum et in eo
fuso proice ferri scrapta vel rami vel plumbi vel stagni
et statim liquefiert et mutabuntur minerali melissimi vel
in aurum vel in argentum et si vis facere vitrum melleabile
et dulce recipe calcem mercurii est stagnum Calcinatum ut
in Capitulo stagni est Calcinatum: Item est plumbum confectum
ut in Capitulo plumbi est preparatum: Item est ferrum
preparatum ut in Capitulo ferri est preparatum et de his
est ramo preparato ana Commiscentur pasta vitri quantum
est tertia pars omnium simul pulverizentur et tritu-
=rentur et fac descendere ut supra: et descendet vitrum
pulverizetur subtiliter cum tertia parte sui pasta vitri
et iterum in corpora cum aqua communi desicata et pulve-
=rizata et iterum fac descendere et ita fiat quater semper
in corporando cum tanta pasta vitri quantum est tertia
parte medicine descendens et quarta vice descendet vitrum
mutabitur nobile mundum et vale potenter proice
super:1000: partes super Coralli preparati sicut supra

dictum est habebis nitro metallorum malleabile ——
vitrum lapidis convertibilis primum ita convertitur in oleo magni
[illegible] geminilis est plumbum calcinatum ut in capitulo plumbi
est in libro [illegible] fo. 14. pasta vitri [illegible]: pulveriza
omnia subtiliter et [illegible] et misce ipsum cum
aqua salis armoniaci rectificati conbinata ut est in capitulo
atramentorum est [illegible] ipsum in ampulla [illegible] ut
sublata [illegible] cessat fumus eius hoc fiat :10: postea pone
illud in crucibulo ferri [illegible] et pone [illegible] in igne
fori et sublima illud et reverte quod ascendet superius
inferius simul et imbibe [illegible] et pone ad sublimandum
quousque [illegible] spiritus fuerit sublimatum: postea commisce
illud cum tribus partibus elementum aque: et quantum
est elementum aque tantum elementum [illegible]:
[illegible] aeris dissoluti sunt distillata utrumque abstractis ab
[illegible] et quantum est elementum elementum
[illegible] arsenici de [illegible] et pone in fimo equi calido
:40: diebus et fiet aqua pura et [illegible] congela ergo
illam quia una pars ipsius congelati convertit :700: partes
cuiuslibet corporis [illegible] deo [illegible]: [illegible] et
similibus ergo convenientibus [illegible] ad ingenium [illegible]
[illegible] cum [illegible] ex me [illegible] et tales
res et si quis voluerit mihi [illegible] nitro et [illegible]
ex una parte mei faciam :1000: partes [illegible]
quaerunt hoc et non possunt de hoc invenire et est tamen
facile: et [illegible] hoc quia est magnum secretum: et
benedictum sit deus gloriosus qui talem lapidem convertibilem

in presentia oculorum omnium gentium in ecclesijs in nostris visio-
gotis: in domibus in plateis: in assoteus in tabernis: omnibus
omnibus gentibus commune damsit insignum cognitionis et fagni-
-tionis lapidis maioris philosophorum iam dicti ac predicare: ore signi
et principium atque viam rectam veri lapidis desiderati magist.
-erium volentibus sapientibus praeter oculum quam vnam nulla
alia est tenenda de qua via sit aristoteles vna vero venimus
vnicus est noster lapis et ideo et non plures quae via et q modus
attendatur pone sapientiam operantis ___________________________

tincturam fixam primi ordinis:
Geber arabus rubificat cum sic dicere crocatum ferri istam ℥.15 sulfuris
rubei separati ℥.1 imbibuntur simul et imbibantur cum aceto
fortissimo destillato et ponantur in vaso parvo ad calidissimo
solem vel ad lentum ignem evaporato aceto fortificetur
ignis vincendo materiam cum magna ferri quousque redatur
in pulverem rubicundissima cum dissolvatur cum aceto lam-
-biato in quo sit dissolutum salem armoniacum optimo equi cu-
-ssperabit acetum alambico et sublimis pondus possibile de quo
recipe vnius pondus: viride aeris est viride rami ut in capitulo
rami est solidum quod fiat sic aqua calcantis alambico des-
-tilatur et cum ipsa aqua cinabarum aeris est rameum ut in capitulo
rami est imbibatur cum in fornello ferri ad magnum
ignem quousque redatur in pulverem rubicundissimum: salem
armoniacum rubificatum et solutum in aqua ut in capitulo
argenti vivi rubificati fixi ut in capitulo argenti vivi
in primo rubificatione est ad gradus proximas trice sub-
-limato cum liquatur aeris est remedio ut in capitulo rami est
et sandaracae praeparatae soluti in aqua ut in capitulo eius
est: argento vivo rubificato soluto ut in capitulo argenti

et ad quantitatem argenti vivi sublimati fixi miscea-
-antur simul in balneo mariae: dissolutis separantur distincto
igni: vel in ventre præstantis [illegible] tinturam
primi ordinis ——— Tincturam ad aurum ———
[illegible] Cardinalem pro auro præparatam sic Recipe materiam
ferri et lunæ cum aqua salata vel maris qua desiccata
pone in vase terreo vitreato et de suffusione de aceto rubeo
calido lambicato in vase calido terendo desiccando suffusiona-
-tem [illegible] donec ferrum et lunæ rubificetur tunc
pondera ipsa et misce ei æquale pondus sui de arsenico
rubificato sublimato: vel de argento vivo rubificato ut
in capitulo argenti vivi est in oleo vitri rubificato et
misce [illegible] cum tanto salis rubificati armoniaci
dissoluto quantum est arsenicum et sublima [illegible] vicibus
donec suam humiditatem recipiendo quousque tota materia
permaneat fixa et fusibilis in fundo urinalis quam pone in
loco humido ad dissolvendum dissolutum clarifica filtro inter
cineres calidos in vase claro [illegible] congelando
coagula et congelabitur in massam lucidam aliquali-
-ter transparentem quæ talis super terram [illegible] depone
quoniam [illegible] penetrat et argentum transmutat in aurum ———
[illegible] cum argento vivo sublimato et cum
metallis calcinatis cum plumbo stagno æramento ferro auro
Recipe [illegible] de dicto argento vivo sublimato
in septima sublimatione in capitulo argenti vivi: et
tincturam [illegible] argenti vivi calcinati fac sublimatæ omnia
in mortale [illegible] in uno corpore dictis argenti
et pone sic in modo sublimationis et fac sublimare

tocies quousq remaneant fixi in fundo vasis deinde recipe predicti
argentis et subtilitor ac in mortale et pone cum illis semiam
unciam de dicto argento vivo sublimato subtilitor facto et de=
=que fac sublimare tocies vicibus quousq remaneant fixi in=
=fundo vasis deinde recipe etiam semiam de dicto argento
argento sublimato subtilitor facto et pone cum illis ar=
=gentis subtilis factis et fac sublimare tocies vicibus quo=
=usq remaneant fixi in fundo vasis: postea recipe uncias
sex de dicto argento sublimato et pone cum predictis arge=
=ntis in mortale et subtilitor factis deinde pone ad
sublimandum et fac sublimare tocies vicibus quousq remane=
=ant in fundo vasis fixi: postea recipe libram unam de dicto
argento sublimato et pone cum illis argentis in mortale
fac subtilitor deinde pone ad sublimandum et fac sublima=
=re tocies vicibus quousq remaneant fixi in fundo vasis deinde
recipe libras quatuor de dicto argento sublimato et in [illegible]
in mortale subtilitere cum predictis argentis postea sub=
=limo tocies vicibus quousq remaneant fixi in fundo vasis:
deinde recipe predictis argentis et pone in Crucibulo cum
sapone nigro et salnitro et sale nitri ad ignem et fac
fundare et proice in Canalo et habebis argentum et sic
tu potis facere multiplicationem argenti fini —

De arg.to elexir ad aurum: vivuo

Argentum vivum lucidum sit et sublimetur recipe libram
unam argenti vivi et fac salire ipsum per diem naturale
in oleo Communi: secondo die in capitelli facto de Cineribus quercini
et salice [illegible] et [illegible] tercia die in aceto distilato in quo
sit aliqui salis armoniaci dissoluti deinde cola per Corium et

purifica ipsum cum toto sui ponderis de purissimo vitriolo romano
et salis nitri vel communis praeparatis et cum aceto confla et sic
septies reiterando calcinando illud ad solem vel ad ignem
lentum tunc pulveriza et tritura per setacium et super
spatium salis nitri sublimabis cum eadem fece et quatuor
vicibus sublima renovando feces: deinde sublimata ipsa cum
calce ossium animalium combustorum rasorum quatuor vicibus
omni vice calcem renovando: ultimo sublimabis in tanto
sui ponderis de alumine Jameni usto et erit optime sub-
limatum: deinde [illegible] subtiliter et per setacium tritura
recipe de praedicto argento sublimato quantum vis et
dissolve ipsum in aqua vitae: septies rectificata sint pon-
deris quater eius: et mercurio argenti vivi sublimati dis-
solutio distilla filtro in vase balnei ad lentum ignem evaporando
aquam ardentem: deinde feces et residuum pulveriza et
in aqua ab ipsis emanata dissolve per filtrum distilla balneo
mariae mediante et hoc fiat quinquies et quarta vero vice
pone argentum praedictum in tabula ferrea vitreata disco-
perta inter latera furni super caminum furni et sub pone ignem
lentum per octo diebus continuis aut plus: gradus ignis debet
esse ut possis tenere manus tuam in eius in latere furni sup-
tusa sine laesionis ignis: taliter est gradus ignis calcinationis
ipsius argenti vivi sublimati

Aliter sublimatur recipe libram unam argenti vivi libras
ut superioratum est: vitrioli romani salis communis separatorum
unam libram misce omnia bene subtiliter postea paulatim
cum eis argentum vivum mortifica in aceto donec moriatur

deinde desicca ad solem vel ad lentum ignem postea iterum terre
ut superius fecisti imbibendo cum aceto et desiccando et hoc fiat septi-
=es imbibendo cum aceto et desiccando ut supra fecisti postea
sublima et sublimatum terre et cum libram unam salnitri et
libram unam vitrioli romani in cassola et sublima postea fac
ut supra semper addendo novas feces et hoc fiat quater nam
quarta vice erit risplendens vasis et cristallum desicca pulveriza
Sublimazia ff Seracum. Recipe de predicto Argento vivo sublima-
=to quartum unius et dissolve ipsum in aqua vite rectificata septies
scilicet quatuor partes aque et una argenti vivi predicti sublim-
=ati dissolutum distilla filtro in vase parvo ad lentum ignem evap-
=ora aquam alambico desicca feces et iterum pulveriza et in aqua
ab ipsis emanata dissolvatur filtro distilla balneo marie mediante
et hoc fiat quater: quarta vero vice pone argentum predictum
in tascea terrea vitreata discoperta inter latere furni super
laminam furni et sub pone ignem lentum per octo diebus vi-
=ginti aut plus. gradum ignis debet esse tu potes tenere manus
tuam maiem in latere furni super tascea sine lesionis
ignis. Calter est gradus calcinationis ipsius argenti vivi
sublimati et calcinati: recipe pro predicto argento vivo subli-
=mato calcinato soli vel ambic desiccatum subtiliter pulverizatum
quartum unius et dissolve ipsum in aqua vite rectificata septies.
scilicet quatuor partes aque et una de predicto argento sublim-
=ato soluto distilla filtro in vase parvo ad lentum ignem evapora
aquam alambico desicca feces et iterum pulveriza et in aquam ab
ipsis emanata dissolvatur filtro distilla balneo maria mediante.
et iterum hoc fiat ter quarta vero vice dissolutum predictum

argentum vivum sublimatum in aqua predicta vitro luta
bos vasis per 2 respiret et tu pone vas in fimo equi calido
viginti diebus deinde distilla alembico balneo marie medi=
ante et recipe aquam ardentem quam cognosces in primo
quia semper faciet signum aque ardentis et cum signum
cessaverit muta recipientem vel ampullam et aquam
primam ardentem diligentissime custodiatur et continua igne
quousque tota prima aqua fuerit distillata reservetur
subtilissime et cum dicta aqua ardenti reservata feces dissolu=
que filtro clarificatas et 20. diebus in fimo equi pone vas ut
supra deinde pone ad distillandum in balneo predicto et
recipe aquam ardentem et cum ardere cessaverit muta
recipientem et recipe aquam quousque nihil distillabit.
aquam istam cum prima aqua misceas et rectifica eam
septies semper balneo marie mediante et habebis aquam
clarificatam completam cum qua inspissa vel in fixionem
cum argento vivo sublimato in prima sublimatione ut
et supra sublimasti tandiu iterando assando quousque in=
spissabit et veniat sicut cera in mollitie et humiditate
de qua pone partem unam supra 1000. partes argenti
vivi bene purgati calidi et de dicto argento vivo pone
partem unam supra 1000. partes cuiuscumque corporis excepto
ferro et habebis argentum minerale deinde recipe feces
et dissolve ipsas in predicta aqua reservata clarifica
et decem diebus in fimo equi postea distilla inter
cineres calidos cum lentissimo igne et quando humor aureus
incipit descendere muta recipientem et continua igne

et recipe totum oleum aureum et citrinum et tertio iam residua feces dissolve in predicta aqua ardenti: decem diebus in cinere in primo igne qui erit plus clarificata deinde iterum cineres distilla ad lentum ignem etiam videris aquam rubinam ad nasum alambici multa recipientem et recipe aquam rubinam et cum residua aurei coniunge et septies rectifica et cum eo imbibe et inspissa argentum viuum conuersum in lapidem ad argentum sicut de superius dictum et factum est et habebis lapidem animalis completum de quo pone partem unam supra: 1000: partes argenti viui purgati calidi et erit medicina de qua pone partem unam supra 1000: partes argenti viui purgati calidi predicti erit medicina. de quo pone partem una supra centum partes cuiuslibet corporis soluendi etc. ipso ferro et habebis aurum minerali melius: feces dissoluantur in predicta aqua ardenti et clarificentur congelentur et habebis sale album vel rubeum et in complexionem minerale aquo tenerit natura de quibus pulverizatis et desiccatis recipe partes duas: calcis cuiuslibet corporis soluendi lunifici vel solifici partem unam misceantur simul et pista fiet et coque +. Nota quod lapis etiam fit ex sulfure auri et argenti purgatis et bene calcinatis et exaltatis et perfectis ut supra dictum et factum est etiam aqua ardenti et cum distillationibus et in sublimationibus in primo igne et imbibitionibus sicut de argento viuo sublimato soluto distillato calcinato de nouo soluto et iterum coagulato in primo igne et extractis elementis de ipsis ut dictum est de supra —
Modus faciendi aqua vitte. Recipe de melliori vino rubeo quod potuerit reperiri purissimi l. 640. distilla et recipe tantum 320.

iterum distilla et recipe tantum l: 160: iterum distilla in vasis
vitreis aptentis alembicis lutatis cum suis recipientibus et
recipe tantum l: 80: iterum distilla et recipe tantu: l: 20:
iterum distilla et recipe tantum l: 10: et habebis aquam
ardentem septies rectificatam a proportione medietatis diminu=
tam ista aqua resolvit sublimatum et omnia metalla: et
omnes sales et spiritum in una hora et dissolvit vitrum
auri argenti aeris ferri stagni talci salis communis salisgemme
plumbi et omnes lapides preciosos in una hora et omnia salia

Sanctus thomas hoc asserit ad argentum

1: Argentum vivum lavetur et sublimetur sic Recipe libram
unam argenti vivi et fac bullire ipsum per diem unum in
oleo olive: secunda die in capitello facto de cineribus quer=
cinum et aceto vino: tertia die in aceto lambicato in quo sit
aliquid salis gemme vel communis preparatum et cum aceto
albo comple et septies desicca qualibet vice assando ad
solem vel ad ignem: tunc pulveriza et tritura post sedatum
et supra stratum salis gemme sublimabis cum eadem fece
quatuor vicibus renovando feces: deinde sublima ipsum
cum calce ossium animalium rusticorum combustorum quater
omni vice aceto renovando: ultimo sublimabitur bis cum
tanto sui ponderis de alumine jameni et erit ipsum
sublimatum pulveriza subtiliter et tritura per se dum
cum et solve ipsum argentum vivum sublimatum in
aqua vite septies rectificata ut superius est conscripta
et sint quatuor partes aque vite et una parte de dicto
argento vivo sublimato: subito distilla filtro in vase
facito ad lentum ignem ora pura aquam alanbico

desicca fuces et iterum pulveriza et in aqua ab ipsis emanata
dissolvatur filtro distilla balneo marie mediante et hoc fiat quater.
quarta vero vice pone predicto argento vivo sublimato in tacca
terra vitreata discoperta caminum fixum maiorum super
tabula sine legiony ignis et tallex est gradus calcinationis
ipsius argenti vivi sublimati

dixit ad argentū sanctus thomas hoc offert in fondo suo
2 Aliter lavatur et sublimatur. Recipe libram unam argenti
vivi et fac bullire ipsum una die in oleo olive: alia
die in urina pueri: alia die in sale communi distillato
alia die in capitello facto de cineribus quequid et calce
viva ana equaliter: alia die in urina: ultima die
in aceto distillato deinde cola per corium: deinde recipe lib=
rem unam argenti vivi sublimati in septima sublim=
atione ad argentū et libra unam aque salis communis
preparate distillate: pulveriza subtiliter argentum
vivum sublimatum et in scutella cum argento vivo
loto cum dicta aqua salis diligenter subtiliter im
bibendo cum predicta aqua et desiccando quousque
totam biberit: tunc mollifica cum aceto lambicato in=
bibendo desiccando sepe sepius sepissime quousque
nihil de argento vivo appareat tunc cassa ad ignem
lentum usque ad siccum septies qualibet vice imbibendo
cum aceto predicto et assando deinde pone predictis
argentis in olla et loto ros ovis non respiret. tunc
sublimatur lavis vicibus cum suis fecibus super sca=
bum salis gemme vel vitri donec sit alba et super
feces forte remaneat fixum tunc in certo ?? ???

aqua aluminis omnes abstracta a calce cottiri aluminis
Jameni et arsenico ana unciam unam predictis terendo as-
sando ad solem vel ad lentum ignem usq. fiat sine fumo
sup. laminam rami purgati candentem vel apricatam. et tunc
recipe unciam unam ipsius et pone sup. viginti partes
rami purgati et in verum argentum transmutabitur: omne
sustinebit Judicium et examen sed quando terminaveris
predictum argentum sublimatum vel supradictum sit
tunc pulveriza et bitumiza [illegible] et solve in
aqua vite rectificata sint quatuor partes aque et
una de predicto argento: solutio distilla filtro in vase
Jaceo ad lentum ignem evapora aquam alambico desi-
cca feces et iterum pulveriza et in aquam a tribus
emanata dissolvatur filtro distilla [illegible] medi-
ante iterum et hoc fiat ter quarta vero vice solu-
tione distillatione pone predictum argentum in vaso
terrea vitreata dispersa super laminam ferri et
pone sub igne lentum per octo dies continuos aut
plus: gradus ignis sit taliter ut [illegible]
manus tuam in latere furni in circa sup. tacam
sine lesione ignis tunc erit gradus calcinationis
predicti argenti tunc incera illud cum predicta aqua
aluminis omnes abstracta a calce cottiri aluminis
Jameni et arsenico ana unciam unam predictis terendo
imbibendo assando ad solem vel ad ignem lentum quo
fiat usq. sine fumo sup. laminam rami purgati candentem.

vel exsiccato in igne: tunc recipe Unciam unam ipsius argenti et
pone super viginti partes eris purgati et mercurii argentum vivum trans
mutabitur omne sustinet Judicium et examen

Sanctus Thomas hoc asserit in libro suo

R: Aliter sublimatur sic recipe argentum vivum ablutum
ut in prima sublimatione est expressum libram unam
congela ipsum cum odore plumbi purgati vel stagni purgati
et separa cum alambico humiditatem deinde re
cipe libram unam vitrioli romani separati: salis nitri sep
arati: vel salis communis separati uncias quatuor: aluminis
Jameni separati uncias quatuor mortificetur cum predi
ctis cum aceto et regatur omni modo sicut exprimitur in pri
ma sublimatione excepto calce ipsum ultimo sublimetur cum
alumine Jameni sine [illegible] bis vel ter renovando alumen
et salis ipsa preciosa et cara: pulveriza et [illegible]
sal ammoniacum et ipse in aqua [illegible] fiat quatuor
partes aque et una de predicto argento sublimato sic
ut distilla filtro in capite [illegible] ad lentum ignem
recipe aquam alambico [illegible] et iterum pulve
riza et in aquam [illegible] exanimata distillatur filtro
distilla in balneo marie mediante. Iterum et hoc fiat ter
quarto vel cum de solutione et distillatione pone predicto argento
in terra [illegible] cooperta super laminam [illegible] et
sub pone ignem lentum per octo diebus vel plus et
sit gradus ignis caloris ut possis tenere manus tuam
in latere furni in [illegible] super tua [illegible] ignis
et caliditas sit gradus calcinationis ipsius argenti sublimati
et si argentum vivum sublimatum quocumque predictorum modorum

inceraueris cum oleo de [illegible] donec compleatur
ad speculum et liniat super laminam rami purgati
tingit ipsum ramum tinctura laudabili et firma: et si
inceraueris cum aqua [illegible] [illegible] uel argento quousque
liquat sine fumo super laminam rami purgati argento
bono et hoc asserit Sanctus Thomas de Aquino in libro
suo qui dicitur praedictus tres sublimationes —

Hoc vocatur spiritus regis medicj

4° Aliter sublimatur sic recipe libram unam argenti
uiui bene [illegible]: uitrioli romani: salis communis:
separatorum una libram quam contere omnia bene sub-
-tiliter postea paulatim cum eis argentum uiuum in-
certo in mortario donec moriatur: deinde desicca et sub-
lima ad ignem lentum postea iterum tere et imbibe
[illegible] imbibendo cum aceto et desiccando et hoc fiat
septies uicibus imbibendo cum aceto desiccando: postea
sublimetur et sublimati tere et cum libram unam salis
nitri: et libra unam uitrioli romani separatorum
in simul et sublima postea iterum sic reitera semper
addendo nouas feces et hoc fiat quater nam quarta
uice erit argentum uiuum ut cristallum: hoc vocatur spi-
-ritus regis medicj [illegible] de [illegible]: recipe predicti
argenti sublimati pulverizati subtiliter [illegible]
[illegible]: aquae uitae rectificatae partes quatuor
et dissolue ipsum argentum in predicta aqua uitae dissolutum
distilla per filtrum in uase uitreo ad lentum ignem et aqua pura
[illegible] alembico desicca feces et iterum pulverizato et magna

ab ipsis emanata dissolvatur filtro distilla balneo marie mediante
iterum et hoc fiat ter quater vero unica dissolutio et distillatio
pone predicto argento sublimato in tasca terra vitreata
discoperta super laminam furni et pone sub igne lento per
octo dies continuis gradus ignis sit ut ea possis tenere
manus tuam in circuitu sup tasca sine lesione ignis
S: Aliter sublimetur et sic sublimatum vocatur in libro isto
libro fabricius simpliciter separatum. Recipe de eo argento
vivo albo libram unam mortifica ipsum cum uncijs quin-
que de vitrioli separati et cum quattuor uncias
salis communis separati et cum quattuor uncias aluminis
Jamasni separati et fiat cum aceto distillato desicando teren-
do imbibendo die qualibet et unica assando ad ignem lentu-
m ad idem sepe sepius sepissime quousque in subtili-
ssimum pulverem mortuum redigatur: tunc tritorigatur
et sup fornacem sublimatorium per tribus vicibus sublim-
etur super easdem feces et habebis ipsum simile nivi
camphore vel nive et in libro isto vocatur fabricius
simpliciter separatus: desica et pulveriza et tritoriza
super porfirium et dissolve ipsum in aqua vite rectificata
[illegible]: sint quatuor partes aque vite et una de predicto
argento vivo sublimato: tunc distilla filtro in vaso patenti
ad lentum ignem evapora aquam alambico et desica feces
et iterum pulveriza et in aqua ab ipsis emanata dissolva-
tur filtro distilla balneo marie mediante iterum et hoc
fiat ter quater vero unica dissolutio et distillatio pone predicto
argento vivo sublimato subtiliter facto in tasca terra vitreata

distillanda super caminum furni et pone sub igne lentum
post dictus continuis vel plus. gradus ignis potest ca-
pere sicuti vocamus [illegible] in labore furni in [illegible] super
[illegible] sine [illegible] ignis tunc erunt gradus sublimationis ipsius
argenti vivi sublimati: tunc recipe de predicto argento
sublimato partem unam de borrace universali virginis
soluto vel de sale armoniaco sapientum honesto: quod idem
est: vel de sale cristalli preparato soluto in aqua: aut de
sale nitri preparati soluti in aqua vel de sale communi
albi preparato soluto in aqua: alteram partem unam ex
predictis dissolutis imbibe predicto argento vivo pulve-
rizato mundissimo super marmorem [illegible] cum [illegible]
absorbuerit desiccabis et pulverizabis [illegible] tunc
pone in urinali in vase exaltationis cum suo capite
et recipiente lutatis iuncturis alambico super posito in
camino furni ad ignem lentum a principio ut moris
est destillata aqua augmentabis ignis paulatim ut
elevetur de argento quod elevari debet: quod supra ele-
vabitur redde super feces suas terendo super marmorem
et reddendo ei aquam suam et sic reitera saepe saepius
saepissime donec nihil sublimetur de eo et tota materia
remaneat fixa [illegible] tunc deinde dissolve mate-
riam in aqua [illegible] distillata et borrace dissolutam
et argentum vivum sublimatum remanebit fixus ela-
natus albus [illegible] in fundo vasis dimitte residere
et distilla filtro et illud quod distillabitur congelabis
lento igne ut moris est et reiterabis [illegible] bene

Ipsa citrem: in similibus sublimationibus poni cum quo fuerit
album argentum uiuum sublimatum simpliciter separatum sublimare
ut supra est sublimatum: et uocatur lubricus simpliciter separatus
argentum uiuum sublimatum inuenies in fundo uasis cali-
nabus fixus albus desiccatur mundissime et puluerizatur et
quandoque reseruatur quia simile isto minime reperitur in
ista luna geminata et ablutio desiccatio inspirabit et
post fuerit lapis et non lapis uegetabilis philosophorum ut ipsi
terre et quaedam libris lucidenter speculabitur deo amante —

5: Lubricus simpliciter separatus uocatus,

6: Aliter sublimatur sic recipe de eo lubrico libram unam
mortifica ipsum argentum uiuum ablutum cum suo pondere
nitridi separati: et cum quatuor unciis salis communis
separati et cum quatuor unciis aluminis Romani sepa-
rati et sic fiat cum aceto distillato terendo imbibendo qua-
libet uice exsiccando ad solem uel ad ignem lentum sepe
sepius desiccissime imbibendo desiccando postea in subtili-
ssimum puluerem mortuum redigatur: tum tribus uicibus
et saepe iteratu salis nitri uel gemme uel tribus uicibus
sublimabitur super easdem feces et habebis ipsum simile marie
Camphore uel niue et in isto libro uocatur lubricus simplicis separatus

7 Aliter sublimatur sic recipe de dicto lubrico simpliciter
separato partem unam salis ossium animalium exustorum
partem sensus calcis talci lamisei praeparati partem mediam
misceantur simul minima et imbibantur cum aceto disti-
llato desiccentur et puluerizentur et tribus uicibus subli-
mentur deinde sublimatur simul cum sale nitri uel

salis alkali separati et laboris ipsum cristallinum: Recipe
predicti argenti vivi sublimati subtiliter pulverizati partem
unam et dissolve ipsum in aqua vitæ rectificata sunt quatuor
partes aquæ et unam de predicto argento vivo sublimato
soluti distilla filtro in vase vitreo: ad lentum ignem
evapora aquam alembico desiccabis et iterum pulveriza
et in aqua ab ipsis evaporata dissolvatur filtro distilla
balneo mariæ residente: iterum et sol fiat hoc quinta
vero vice dissica et pulveriza et hic pone in taca
terrea vitreata discooperta sup[er] cineres calidos et sub
pone ignem lentum quatuor dietis continuis: gradus
ignis sit ut possis tenere manus tuam in labore
furni in cinere super tasca: sine lesione ignis: hæc
est gradus calcinationis ipsius argenti
Si vis ipsum argentum vivum sublimatum habere
rectificatum pro lapide et non lapide vegetabili inspi-
sando et reprimendo: recipe argentum vivum sub-
limati per hanc sublimationem et evocatur subrius
spiritibus separatis partem unam et aliam
partem de sale armoniaco rectificato in capitulo
armoniaci dissoluto in aquam vel atramento
ponere viride vel viride: aut atramento ipso
rubeo preparato separato salis in aqua communi
predictis dissoluto: vel unum vitrioli romani sublim-
ati salis in aqua in ipsa pulveriza predicti argenti sub-
limati separati pone super mortalem et cum
aquam absorbuerit desiccetur et pulverizetur sine tunc

posito in urinale vel in cucurbita ex alterationis cum suo capello
et recipiente augmentetur ignis paulatim ut elevetur
spiritus argenti vivi sublimato quod elevari debet
quod supra elevabitur redire super mortalem et redu-
-cti in aquam suam et sic reiterando saepe saepius saepissi-
-me donec nihil sublimetur de eo et illa materia
remaneat fixa in fundo vasis: deinde dissolve materiam
in aqua de flumine ambientem et borrax dissol-
-vitur et argentum sublimatum remaneat fixus plu-
-ribus modificatus perfectum in fundo vasis deinde
residere et distilla filtro et illud quod distillatibus
coagulabant erit ignis ut mercurius est: et reliquo
-rum bonitate [illegible] perfectiorem in similibus
sublimationibus. Item cum quo saepius alium argentum
vivum sublimatum simpliciter separatum sublimare: ar-
-gentum sublimatum [illegible] in fundo vasis calcinatus fixus
rubens videlicet [illegible] et pulverizetur et mundo
reserventur quia simile illo [illegible] et ablue [illegible]
-ciente [illegible] et perficitur lapis et non lapis ma-
-gnabilis philosophorum Mercurius vel argentum vivum
[illegible] diversis modis sublimatur et primo mo-
-dificatur sic: pone [illegible] argenti vivi [illegible]
vel sublimato in [illegible] sublimatione vel [illegible]
[illegible] in ore vitri [illegible] vel [illegible]
aut calce et alumine cum [illegible] et [illegible] in fundo
vasis [illegible] inde pone [illegible] lapidis sulfuris
rubei vel [illegible] pulverizati [illegible]

pulverizati: atramento rubeo de insula Cypri: vel etiam=
=ento granis [illegible] vel viride vel citrino sint separati
et praeparati rubificat Lunam [illegible] et Veneris simul
commixtis: inde cooperi vas et sigilla bitumine et pone
ad ignem lentum et sic dimitte usque 3 vel 4 horas
respiciendo de hora in horam clare in [illegible]
[illegible] quod est superius in medio cap=
=tis cooperatorij: vitrum quod est vas si ascendit supe=
=rius et nihil descenderit tolle vas ab igne et refrig=
=erari desine [illegible] et invenies argentum vivum
sublimatum rubificatum coagulatum [illegible] et
rubificandum cum [illegible] mille [illegible] et ultra
[illegible] argenti vivi et sublimati [illegible] et coagul=
=are: quia argentum vivum coagulatus coagulat
[illegible] est superius [illegible] ideo
quod [illegible] sublimatum
[illegible] quia Rex est [illegible] ad [illegible]
auri: cum isto argento vivo rubificato augmenta=
=tur in infinitum multi elexiri solifici ut in libro quarto
in pluribus est expositum: argentum vivum sic rubifica=
=tum vocatur aqua lubrica rubificata solificata—
elexir ad aurum
2°: Aliter rubificatur sic et fixatur Recipe argento vivo
bene purgato et loto: stagno purgato una libra unam
argento vivo sublimato in septima sublimatione est
sublimatum libras duas misceantur [illegible] [illegible]

in vase parvo cum fundo plano et fac ignem in circuitu
a longe et gradatim et cum fornicibus augmentando
et appropinquando continuetur per horas sex in [illegible] et
invenies argentum vivum elevatum supra feces rubeum
collige ipsum: et feces rubeas proice quia non sunt
necessarie [illegible] subtilitas [illegible] quia
argentum vivum sic rubificatum [illegible] si
ponerent [illegible] mortalem [illegible] in loco humido
dissolvatur in aquam rubicundissimam sicut sanguis: et
si clarificetur filtro congelatur [illegible] ad ignem
lentum in vase [illegible] obturato congelabitur in lapidem
rubeum fusibilem sicut cera que tingeret aurum
album et faciet ipsum bonum ad omne [illegible] et examen
ad aurum rubificatum

3°. Aliter modus preparandi sic recipe argentum vivum
bene lotum et dissolve partem unam de predicto argento
vivo bene loto in quatuor partibus aque abstracte alem=
bico vitrioli romani et salnitro et sale in prima [illegible]
[illegible] et sanguinis draconis [illegible] deinde
separa aquam alembico et argentum vivum rubificabi=
tur statim dissolve eum in predicta aqua et fac simi=
liter hoc fiat tribus vicibus et tercia vice in aqua [illegible]
decoxit ad [illegible]

4°. Aliter rubificabitur sic recipe mercurii primo rubificati
ut habetur in prima rubificatione in capitulo ferri et
rubificati partem unam: argentum vivum sublimati
in quinta sublimatione partem aliam sublimatam
simul [illegible] [illegible] fixi et fecis in fundo alambici
qualibet vice addendo de predicto argento vivo sublimato

quantum de fuerit soluta quod materia tota et solubilis
sit tunc quantitatis quanta fuit posita primo ad sub-
limandum tunc sublimata ponatur iterum equi aliud
tantum dictas et [illegible] in aquam [illegible]
sicut sanguinis [illegible] filtro et coagulatur ad tertia
ignem [illegible] ignis [illegible] in vase parum obturato de
ignem et coagulabitur in laminam [illegible]
sublimate cum et recipe de ea partes decem: argenti
vivi sublimati in prima sublimatione partem
unam [illegible] sicut [illegible] et ponantur
ad sublimandum et sublimentur [illegible]
materia fuerit [illegible] sicut sanguis [illegible]
in fundo alembici ponatur in fimo equi [illegible]
diebus et dissolventur postea coagulentur sicut [illegible]
in laminam [illegible] rubeam. Cuius
pars una [illegible]: 100: partes [illegible]
[illegible] omnem [illegible]
iudicium: ista est una de [illegible] absconditis
sapientium [illegible]

S. Aliter [illegible] et [illegible] album
et rubeum [illegible] recipe de argento vivo
sublimato [illegible] sublimatione et [illegible]
[illegible] separato partem unam sublimatae [illegible]
cum terrae universali [illegible] sicut salem
[illegible] et salem [illegible] separato et sale

nisi separato vel saltem fornaci separato sunt elixir in
aqua et imbibe illud cum uno de predictorum elixir in aqua
deinde assa illud imbibitur cum aqua stagni vel plumbi
vel argenti septies qualibet vice imbibendo assando
vel donec resurgat et currat sicut luminare rami
purgati apreati et non faciat fumum tunc pars una im-
ponit 50 partes rami in argentum bonum et similiter
stagni vel argenti in Lunam cum aqua auri
dissoluti in aqua salis armoniaci rubificati et in capi-
tulo [illegible] et rubificati una pars istius conver-
tit 100 partes auri alterius in aurum habeat bonum
ad omne examen et iudicium

6° Aliter rubificabitur sic recipe argentum purgati calci-
natum partes tres salis [illegible] rubei purgati pre-
parati partem unam argenti vivi sublimati in
qualibet sublimatione de argento partes duas sublimi-
tur [illegible] et [illegible] et sublimetur [illegible]
vicibus quousque remaneant fixi in fundo vasis tunc erunt bene preparati

7° Aliter rubificabitur sic et preparabitur recipe argentum
vivum bene lotum partem unam et dissolve in aqua fortis
[illegible] aque [illegible] a vitriolo romano et salnitro
et sale [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] una
[illegible] quatuor deinde separa aquam a lambico
et argentum vivum rubificabitur deinde [illegible] cum
et fac similiter hoc per tribus vicibus et tertia vice magis [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] recipe argen-
to vivo purgato [illegible] [illegible] et [illegible] auri [illegible]

redacti ana uncias quatuor in corpore argenti vivi predi-
cti litargirii et sic pone in vaso vitri vel terre vitreato
ad ignem lentum. et cum virga ligni comprimendo
materiam que est culata litargirium ex argento vivo
deinde recipe predicto argento et in fusione cum
aliis quatuor uncias litargirii et fac ut supra fecisti:
pluribus vicibus fac semper de novo litargirio terra-
rio invenies argentum vivum in granulis congelatis
parvis. et si non est congelatum de novo recipe de
predicto litargirio et fac ut supra fecisti totis vicibus
quousque remaneat congelatum in predictis granulis.
granulis bene recipe unciam unam de predicto argento
vivo congelato pulveriza et bolonizza et sedatum
et sic pone in quatuor uncias aqua forte facta
de sex uncias vitrioli romani depurati et salnitri
uncias sex [8.4] salnitri et uncias quatuor cinabrio: et
pone predicta aqua in ampula vitri cum predicta
uncia argenti vivi congelati super cineres calidos
ad ignem lentum et quando bene aut plus dum
sit dissolutum predictum argentum vivum congelatum
cinapria recipe unciam unam uncias argenti subti-
lis factis: Cimasta etiam cum arsenico sublimato
albo in crucibulo et pluribus vicibus sublima arsenicum
super predictos lamicas et bene erunt optime calcinate
deinde recipe uncias quatuor aque forte facta de uncias
sex vitrioli romani: et uncias sex salnitri: et pone

in ampula vitri predicta aqua et desuper pone predictam unciam
argenti calcinati et cum bombace linitam tunc ampule sigilla
et sic pone super cineres calidos ad ignem lentum per quindecim
horas vel plus et dissolvatur in totum vel in aquam tunc
recipe illam unciam argenti vivi et tempera solutum est
in aqua et incorpora cum illam unciam argenti
soluto in aquam et sic pone in vaso vitri cum suis
aquis solutis cum suo recipiente et capelo infermato
et fac distillare aquam in recipiente deinde recipe feces
et dissolve in predicta aqua distillata et tempera feces
[illegible] quibus dissolve et distilla allambico cum pre-
dicta aqua et cum [illegible] argenti [illegible]
olei tunc recipe predictis argentis et incorpora cum
tantundem olei sulfuris et sublima totiens vicibus quousque
remaneant omnia in uno corpore fixo. tunc recipe
unciam unam de predicta compositione et libram unam
de argento vivo congelato [illegible] et incorpora
in uno corpore et sic pone in olla vitri vas terre
vitriate cum [illegible] distilla et dissolve et
fac bullire ad ignem lentum decem horas: postea fac
desiccare ad solem vel ad ignem lentum: deinde pone
in crucibulo cum sapone nigro et salnitro et sale
isto preparato et fac fondere ad ignem et sic [illegible] pone
in [illegible] et habebis argentum finum. vel pone in
capella et fac ut solitum est: et sic [illegible]
fac stare predictum argentum vivum congelatum ad martello et capella
si vis facere [illegible] olei sulfuris recipe sulfuris [illegible]

spulverizato et seccato et sic pone in bosia vitria spissa
cum predicto lapide fluminis et liga bosia deinde pone
bosiam in aqua calida pluribus diebus et semper frigida
cum renovando totiens vicibus dum sit de dicto sulfure
in predicta bosia deinde fac reposare aquam per mediã
horam postea paulatim extrae aquam et sulfur remane-
bit in fundo vasis accipe illud et pone in bosiam vitri
nel terre vitreate: et fac reposare deinde extrae
aquam quae est super sulfuris paulatim et de x vici-
bus fac: postea luta os vasis non respirat et sic
pone sub terra in loco humido et aquoso dicto aquo
per octo diebus et invenies oleum factum de sulfure:
deinde accipe bosiam et aperi os illius et pone in
loco aeroso sex diebus continuis et habebis oleum
sulfuris clarum: et bonũ in operatione argenti
vivi congelati predicti: Modus extraendi auro ab
argento vivo accipe libram unam argenti vivi
purgati et ter sublimati et distillati et uncias duas auri
limonato fac amalgamando cum predicto auro et
argento vivo et sic pone ad cineres calidos et ad
ignem lentum per octo diebus et refrigidata bosia
aperi os eius et fac descendere in fundo argentum
vivum quod est ibi in superficie in bosie auerso
et in superficie cum feces: deinde luta os bosie et
iterum pone ad ignem per octo aliis diebus continuis: et
sic fac totiens vicibus quousque remanerit precipitatũ

predictum argentum vivum et unitum cum auro et serua modum
ut supra fecisti: deinde recipe camiace subtilissime argenti fini q.ze
et pone in alumine qui bene gradatur et in crosiola cum
argento vivo precipitato sit sine pulverizato et cum
auro et pone in crosiola et luta cos eius et sic pone ad
ignem lentum per duobus diebus: deinde augumenta igne
bonum per quatuor diebus: postea recipe predicta compo-
-sitione et redue in corpore cum aqua fortis aut partiendi
et separabitur auro ab argento et habebis per q.i argenti
caratori 12 auri fini: Modus augumentandi auri caratori
22: Recipe lonzam unam auri fermentati et lonziam
unam argenti fini: auro primamente dragmas quatuor
vitriolo sublimato ut in capitulo altramentorum dragmas
quatuor salle armoniaco sublimato ut in capitulo altram-
-entorum dragmas quatuor: magnesie dragmas dragmas
duas: tuzia alessandrina dragmas duas: cinamomo drag.
duas: viridi rame rubificato ut in capitulo rame est
rubificati dragmas duas: ferrum martis sublimato
ut in capitulo ferri est dragmas duas: pulverizza omnia
subtiliter et incorpora in uno corpore deinde recipe
lonziam unam de predicta compositione et incorpora
cum albume ovi et fac pilule quatuor: deinde fac fondere
predictum lonziam auri et argenti et sic fusi pone intus
unam de predicte pilule et incorpora et deinde pone carbo-
-nibus accensis et fac bullire paulatim: deinde demum fac
sic tribus vicibus semper ponendo unam pilulam et incorpor-
-andum cum auro et argento et sic fac bullire ut fecisti et serua

mediis primus. deinde pone in Canali et sic habebis aurum de caratis 22.
Modus faciendi aurum de caratis quindecim recipe dragmas
quatuor tuciae alexandrinae preparatae sanguinis draconis
dragmas quatuor cinnabaris dragmas quatuor sulfure
preparato dragmas quatuor: viride aeris ut in Capitulo
aeris est preparato dragmas quatuor squame ferri ut in capitulo
ferri est preparatam dragmas quatuor vitrioli romani rubi-
ficati in capitulo atramenti dragmas quatuor pulveriza
omnia subtiliter et incorpora in uno corpore cum alumine
ovi. deinde recipe unciam unam de predicta compositione
et fac quatuor pilulas deinde fac fondere uncias decem
argenti fini et dum est fusum pone unam predictarum
pilularum in corpore et desuper pone carbones accensos
et fac bullire paululum. deinde fac similiter tribus vicibus
ponendo unam pilulam ut supra fecisti: et tunc mittas
deinde pone in Canali: et habebis aurum de caratis 15.
Quintam de auro recipe salem tartari uncias quatuor
squamam ferri ut capitulo ferri est preparati uncias quatuor
salem armoniacum rubificatum ut in capitulo atramenti
est rubificatum uncias duas pulveriza omnia subtiliter
et super marmore [illegible] et sic pone in loco
humido et fac solvere in oleo rubeo bene ponderoso
ad [illegible] et ad ignem lentum et fac congelare
deinde super marmore [illegible] subtiliter et sic pone
ad solvendum in humido. et similiter postea pone ad
ignem lentum et fac congelare et sic fac [illegible]
magisterio solvendo congelando ut supra fecisti quousque

remaneat in olleo et amplius non congelatur quod licet
ad humiditatem congelatur et ad calorem manus liquis-
quatur. Recipe onzias octo de argento fino et fac
solvere in crucibulo et dum est fusum recipe onciam
unam de dicta compositione et fac in quatuor partibus
et pone partem unam supra predicto argento et in
corpora [illegible] et de super pone carbonibus accensis et fac
bulire paulatim: deinde denuo pone aliam partem de
predicta compositione et fac ut supra fecisti et sic fac quatuor
vicibus donec ponendo quam partem medicine et
[illegible] modum ut supra fecisti et habebis aurum.
Postea recipe ℥ 4. stagni purgati et fac fondere
et ℥ 1. de dicta medicina et fac ut supra fecisti et eodem
modo. Modus faciendi aquam fortem ad partendum
auro ab argento recipe vitrioli romani libra una,
salnitro libra una lumen Roc libram unam, fac aqua
alambicco ut moris est: deinde recipe amalgama
factam de duabus onziis: una auri et altera argenti
et de super pone onzias octo de dicta aqua forte
ut supra est composita et sic pone ampullam super
cineres calidos per duodecim horas et dissolventur auro
et argento et dividetur argentum ab auro: tinctura
ad aurum recipe libras duas olei olive, rubrice
viride onzias duas, sale albo communi onzias tres, pul-
verizza omnia et in vase cum predicto oleo et sic
pone ad distillandum: et fac distillare alambicco quinque
vicibus: deinde recipe onzias duas argenti vivi

calcinato cum arsenico et in sequenti cum predicto oleo
distilato et fac distilare alambico quibus rebus peractis
non dispatur ecc. formatur: come te nei saperai ammon
recipe argento fino calcinato cum arsenico et fac bollire
in predicto oleo unam oram deinde fac soluere cum
sale armoniaco sublimato in capitulo de armoniaco
et pone in canali et habebis aurum. postea fac bollire
in predicto oleo argento uiuo purgat et habebis argen
-to. si uis facere smeraldos et alios lapides preciosos
pone in eo oleo: cristallo calcinato et fac bollire ecc.
postea fac fondere et in genera quodlibet colores et bene
statuit de omnium conditionum et examen —
Acqua come segue: recipe acqua bianco calcinato
q. i. sale comune bianco separato q. i. salnitro q. i. solfo
-ro preparato q. i. [illegible] ogni cosa et distilali in
una lambicata et la lambicata [illegible] nuova ogni
cosa: poi fa bollire gli metalli dentro questa acqua che
si rinova in quelle in colore et ugente: A indurire gli
metalli: Recipe [illegible] di spagna q. i. cera nova q. i.
sauone [illegible] q. i. fa [illegible] queste cose insieme
in uaso a fuoco [illegible] metalli che [illegible] dentro [illegible]
-ttione [illegible] duri: Se uoi far [illegible]
[illegible] argento a tutti gli metalli recipe [illegible] di
vino bianco [illegible] tartaro bianco q. 2. [illegible] di [illegible]
q. 2. sale comune bianco q. 2. fa soluere queste cose
in acqua [illegible] bollite al foco q. 6. e come sono
soluto fa bollire un poco poi pone gli metalli [illegible]

argento in questa aqua e fa bulire un poco che si purificarono
Modus faciendi ~~aurum recipe~~ salem oleo plumbi: recipe libram
unam plumbi tornato: sale armoniacum libra una aceto albo
distillato libras tres infunde in predicta aceto plumbum
et salem armoniacum in uno vase vitriato et sic pluribus
diebus permitte stare in infusione et omni die cum uno
ligno remove ~~materia et~~ quando die invenies subtilem
materia in oleo infunde vasis deinde separa aquam
et oleo et distillatione vasis et serva illud oleum
quia afixabitur argentum vivum: Modus Creosimi
vitriolo romano Recipe libras duas vitrioli romani
libras duas salnitri destillato in forsore armoniacum
forsore unum aceto albo: et fac sublimare quinque
vicibus: hoc modo est pro purgatione omni de
aurum et argentum: Modus faciendi aquam sulforis
ex sulfore purgato libram unam salem armoniacum
uncias quatuor: argentum vivum purgatum libram
una et suff ... misce subtiliter sulfore et
sale armoniaco et misce cum aceto albo et quinque
vicibus bene et destilla: deinde fac bullire cum
predicta compositione cum recipe predicto argento vivo
purgato et dico agne lento: et sic pone in predicta aqua
sulforis et salis armoniaci et fac paulatim in predicta
aqua bene miscens in fondo vasis argentum vivum
congelatum et firmum Modus faciendi stagno et facere
pulvere stomacum: recipe lemium forte libram unam

limus zechi Conciy quatuor disolue predicto limo modo
in predicta Capsia deinde funde stagno et sic pone in predicta
Capsia et fac solvere 3o spatio et omni vice pone in predicta
Capsia: deinde recipe libram unam de predicto stanno: et
drag Cornios marchesita alba pulverizata predicta mar-
chesita et solue in igne Calida 24. minutis deinde
desicca ad ignem lentum: postea funde predicto stanno
et sic fuso pone in eis predicta marchesita et Cospora
et sic pone in Canale — Alio modo purgandi stagno
recipe stagno purgato ut supra Cornios quatuor:
arsenico: onciam unam [illegible] [illegible] Conciam
unam: [illegible] [illegible] Conciam unam: argento vivo
purgato Conciam mediam: in scafeora una predicto [illegible]
[illegible] pulverizato deinde recipe predicto stagno
et solue et in eis pone predicto arsenico deinde pone
in eis argento vivo et una [illegible] [illegible] et [illegible]
spora omnia et fac [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] predicto fuso et fac funde omnia et in Canale
proice et erit purgatum — Alio modo purgandi stanni
recipe salem armoniacu oncias duas pulverizata
bene et sic pone in libras duas unas aceto albo
et fac soluere: deinde deinde solue libra una stagni
et sic pone in predicto aceto: et sic fac soluere septies
in eis predicto stagno et semper pone in predicta aceto
deinde recipe predicto stagno libram unam: Alteratura

lori purgati Sonicos quatuor arsenico crystallino Sonicas
duas et incorpora omnia in uno corpore et sic pone
ad fondendum ad ignem cum salnitro et sapone nigro
et incorpora deinde proice in canale et abotti stagno
et argentum fino purgato stagno Recipe olei tartari
Sonicas sex argento sublimato onceas brex incorpora
predicto oleo cum argento sublimato purgato et fac
pilulas deinde Recipe sonicas quatuor stagni purgati
et funde et inbus pone unciam unam de predicto argento
sublimato et incorpora omnia in uno corpore et fac
pulvere deinde proice in canale et erit ut argentum
Res probata. Supra stanei ad argentum Recipe marche-
sita alba orientali oncias duas: Cinnabari oncias
quatuor pulverizza omnia subtilissime et sic pone predicto
unico de Rode in testo ad fare soluere in predicta testa deinde
solue stanneo libram unam et sic fusum proice in predicta
testa et septies vicibus solue predicto stanneo et semper
pone in predicta testa sic fusum postea Recipe predicta
marchesita pulverizata et unam aqua calida dolce 24
vicibus deinde secca ad ignem lentum postea
postea pulverizza subtilissime et fac soluere stanneo ad igne
et sic fusum proice in eo de predicta marchesita et in-
-corpora cum eo: et sic pone in oleo comune: et sex vicibus
solue predicto stanneo et semper pone et de semper de predicta
marchesita et incorpora et serua nedum predicto semper
semper ponendo in predicto oleo modus preparandi salem
Recipe salem comune quantum vis et pone in eas

terre non vitriate et luta os eius non respiret et si
pone ad ignem lentum .24. horas: et inde recipe
sale in preparato predicto sale et pulverizza
et lo pone sopra marmore in loco humido et fa
dissolvere in oleo et si ne pone in ampula vitri in
loco calido pro operatione — Modus ammollire gli metalli
R. pegula di Spagna ℥.i. cera nova ℥.i. sapone nigro
℥.i. vetro pulverizzat. ℥.i. in corpora queste cose
insieme a foco poi gittali in dentro il metallo de
dui fuoco e piu volte fallo dissolvere et poi sopra ponila
ditta compositione che si intenerira gli detti metalli
Modus faciendi argentum — Recipe talcum armoniacum
libras tres pulverizzatum viridi rami pulverizzati
uncias sex. aloe [illegible] libras sex in corpora omnia
in uno corpore et si pone in vas terre vitreate et luta
os eius non respiret et pone vas in furno panis dum
ponitis ignem in furno ad coquendum per .24. horas
deinde recipe pred.a compositione et erit facta
argentum finum et bonum —
Medicina per dare agli spalatriti R. recipe elebor bianco
dragma una e mezza [illegible] dramma una e mezza
[illegible] mezza dragma una. pesta queste cose
poi falle bollire in vino bianco che sieno tre bichieri
di vino e che ne resta uno bichiero di vino il quale
dallo a digiuno a lo spaterato —
Medicina per guarire gle scrofole R. radica di cardo

santo aqua di salvia: aqua di erba camiata di fiore de
occhio di bouuo che siano distillato a lambicho queste aque
dano lamiatoria in lavoro ro al misferius ʒ. 6. che sia tepida
la detta aqua: e lleva le dette fistole con della detta
aqua: poi medica con i' impiastro fatto di grasso vechio
di porcho e formento che fara guarire le dette fistole
se dio li piacera ——

Finis

4 V7 / 07